Ex Libris
Georgii Caroli Rumy.
Strigonii 1829.

<36621868170010

NOTITIAE POLITICO-GEOGRAPHICO-STATISTICAE PARTIUM REGNO HUNGARIAE ADNEXARUM, SEU SLAVONIÆ et CROATIÆ, LITORALIS ITEM HUNGARICO-MARITIMI COMMERCIALIS, ET CONFINIORUM MILITARIUM HUNGARICORUM.

AUCTORE

LUDOVICO NAGY,

NOBILI HUNGARO,

ad Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Officii Protocolli, et Exhibitorum Officiale Primario, nec non Inclytorum Comitatuum Lyptoviensis, ac Thurocziensis Tabulae Judiciariae Assessore, elucubratae.

TOMUS SECUNDUS.

BUDAE,

Procusae Typis Annae Landerer. 1829.

EXCELLENTISSIMO

AC

ILLUSTRISSIMO

DOMINO, DOMINO

COMITI

STEPHANO ILLÉSHÁZY

DE EADEM,

HAEREDITARIO IN TRENCHIN,

Aurei Velleris Equiti, Sacrae Caesareae Regiae Apostolicae Majestatis Camerario, Actuali Intimo Status Consiliario, per Inclytum Regnum Hungariae Dapiferorum Regalium Magistro, Inclytorum Comitatuum Lyptoviensis, et Trenchiniensis Perpetuo, atque Supremo Comiti; Titt. etc. etc. Domino, Domino Meoecnati suo Gratiosissimo

Die 28. Maji 1829. dicatae.

LECTORI BENEVOLO SALUTEM!

Qui Anno proxime evoluto Operis hujus Tomum I-um, Notitias Politico-Geographico Statisticas Regni Hungariae pro objecto habentem, in lucem edidi, nunc similes Regnorum Slavoniae, et Croatiae, quibus Supplementi instar Littorale quoque Hungaricum Maritimo-Commerciale, et Regimina Confiniaria Hungarica subjungere non dubitabam, Tomo II-do complexas exhibeo. Causa, quae ad evulgandum hocce Supplementum me impulit, illa princeps est, ut Operam meam postulantes Patriae Amatores, atque Cultores non quoad Slavoniam, et Croatiam tantum, sed etiam reliquas, quae ad Hungariam pertinent, Partes, atque Provincias cognitionem fidedignam assequantur, votisque, ac desiderio Eorum plene fiat satis. Commendant Opusculum hoc, benigna Resolutione Regia, Excelso Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico intimata, et Numero Ejusdem 11075. Anni 1829. signata, probatum, Ordo, Methodus, et Divisiones cujusvis Provinciolae, seu Comitatus, Regiminis, aut Districtus suas in Partes: Urbes, Oppida, Pagos, Praedia, et Diverticula discre-

tae. Invenies hic Lector Benevole! labore exiguo, quod alibi vel nunquam, vel plurimis impendiis vix denique reperies. Quod Notas, et Litteras seu Locis ipsis adnexas, seu vero Rubricis insertas attinet: harum intuitu Directorium Tomo I-mo Calci Praefationis subnexum, manuductionem in cunctis requisitis Tibi suppeditaturum, revolvere, observareque, causa vero gratioris, faciliorisve totius Operis capiendi usus, sive Lipszkii, sive alias Mapulas geographicas, in quibus Provinciae, quae Tomis his duobus recensentur, accurate expressae sunt, in subsidium vocare adnitaris.

In reliquo, quemadmodum ingravatam Inclytarum Jurisdictionum, in suppeditandis mihi, ad compilandum Opus hoc requisitis adminiculis, cooperationem debitis excipio gratiis, ita Vobis Amici, Cultoresque Litterarum aestimatissimi! qui Intentionem meam secundare, placitaque hanc in rem deservientium subsidiariorum Datorum Collectione, et subministratione operam vestram testari, diesque hoc fine integros mihi consecrare dignati estis, perhumanas refero grates, felicem me reputaturus, si occasionem nactus fuero, benevolentiam hanc Vestram idoneo gratitudinis obsequio compensandi. Jam nunc Lector Benevole! vale, et Notitiarum harum lectione delectare. Dabam Budae 28. Maji 1829.

AUCTOR.

Tomus Secundus.

SLAVONIA, et CROATIA.

Slavonia, Tót Ország, das Königreich Slawonien, Slowenská Zem, inter Dravum. et Savum amnes ab ortu Danubio, ab occasu Styria definita, vocabatur olim Pannonia Interamnensis; item Savia, quae accepto aetate media a slavinis accolis cognomine in superiorem, et inferiorem divisa est.

Slavonia Inferior inde a Danubio, seu collimitio Germanico-Banatici Regiminis, occasum versus Croatiam usque protensa, a Slavis, Serbis, seu Rascianis, Croatis, atque Valachis, et paucis Germanorum, atque Hungarorum Coloniis inhabitata, pro Administrationis ratione in Banalem, et Militarem subdividitur. Banalis Slavonia tribus Comitatibus absolvitur: Posegano, Syrmiensi. et Veröczensi. Militaris Slavonia tria complexu suo tenet Regimina Confiniaria Slavonica: Brodense, Gradiscanum, et Petrovaradiense, quae una cum Districtu Csajkistarum militari navali, Armorum Praefecturae Slavonicae, Petrovaradini existenti, subsunt.

Slavonia superior a limitibus Posegani. et Veröczensis Comitatus, Gradiscani item Regiminis, inter Dravum, et Savum amnes ad Styriam protenditur, et Croatiae constituit Regionem Cis-Savanam.

Croatia, Horváth Ország, das Königreich Kroazien, Horwátská Zem, a Dravo amne usque ad mare Adriaticum protensa, in ortu a Slavonia, in meridie a Croatia Turcica, in Septemtrione a Styria, et Carniolia sejuncta, a Slavis, et Croatis incolitur, admissis in Consortium Germanorum, Italorumque nonnullis Coloniis. Dividitur ea in Cis-Savanam, quae Slavoniam superiorem constituit, de qua supra dictum; et in Trans-Savanam; tum in Banalem, et Militarem. Banalis Croatia, Cis- et Trans-Savana tribus definitur

Comitatibus, Crisiensi utpote, Varasdinensi, et Zagrabiensi. Militaris vero octo numerat Regimina Confiniaria Croatica dicta: Liccanum, Ottochanum, Ogulinense, Szluinense, Crisiense, et St. Georgense, quae Armorum Praefecturae Croaticae, seu unitae Banali Varasdinensi, Carolostadiensi, Zagrabiae residenti, subsunt; tum Banale I-um, et Banale II-um Croatiae Bano subjecta.

Reliqua duo Regimina Confiniaria, Banatica nuncupata, quippe: Germanico-Banaticum, et Valachico-Illyricum Armorum Praefecturae Banaticae, Temesvarini fixam sedem habenti, parent.

Fluvii Croatiae, et Slavoniae majores sunt: 1-mo Dravus, Drava, die Drau, in Tyrolensi Comitatu ortus, Hungariam a Croatia, et Slavonia separans, ad Petrovaradinum Danubio junctus. 2-dus Savus, Sava, die Sau, Sowa, ex Carniolia per australem Slavoniae oram decurrens, ad Belgradum Danubio mersus. 3-tius Colapis, Culpa, Kulpa, die Kulpe, ad Carolostadium originem ducens, et ad Sissek in Savum sese exonerans. 4-tus Unna, die Unne, in Liccano Regimine natus, Croatiae Turcicae fines interluens, multorumque amniculorum incursu turgescens, ad oppidum Jeszenovácz, Regiminis Gradiscani, Savo mixtus. Reliqui Fluvii minores, Montes, Insulae, et Sylvae suis locis expositae comparent.

Quod naturalem horum Regnorum statum attinet: Regio a Dravo Amne ad Mare Adriaticum protracta pro Caeli, Solique indole fertilis est; ea tamen parte, qua pelagus contingit, minus salubris. Ager ejus non minus amnibus piscosis, quam montibus, collibusque graminosis, et lignorum feracibus discretus, vinum, oleum, metalla, res item ad victum, et amictum necessarias affatim profert. Incolae sunt omnes ferme Romano-Catholici, et Graeci ritus non uniti, fortes, laboriosi, et ad arma gerenda aptissimi.

Caeterum Slavonia, et Croatia ab olim Regno Hungariae adnexa, constituit Illyricum Hungaricum, extensione sua 952 Milliaria Quadrata efficiens.

SERIES
COMITATUUM CROATIAE, et SLAVONIAE
ORDINE ALPHABETICO.

Crisiensis.	Syrmiensis.	Veröczensis.
Poseganus.	Varasdiensis.	Zagrabiensis.

LIBERAE, et REGIAE CIVITATES.

Caproncza.	Essekinum.	Varasdinum.
Carolostadium.	Posega.	Zagrabia.
Crisium.	Segnia.	

LITTORALE MARITIMO - COMMERCIALE HUNGARICUM.

REGIMINA CONFINIARIA HUNGARICA.

Banale I-um.	Germanicò-Banat.	Petrovaradiense.
Banale II-dum.	Gradiscanum.	Sancto-Georgense
Brodense.	Liccanum.	Szluinense.
Crisiense.	Ogulinense.	Valachico-Illyricum.
Csajkistarum Distr.	Ottochanum.	

CRISIENSIS COMITATUS.

Hungaris Kőrös Vármegye, germ. die Kreutzer Gespannschaft, slav. Krizowská Stolica, croat. Krisevechka Varmegya, multis saeculis cum Zagrabiensi Comitatu junctus. Anno 1756. ab eo separatus est, nomen a Libera, Regiaque Urbe Crisiensi retinens. Ad occasum, et meridiem Zagrabiensi Orae contiguus, septemtrionem versus Varasdiensi, et a Dravo Szaladiensi Comitatu separatur, Crisiensi Regimini Confiniario ab ortu collimitaneus. Tota Provincia haec in longitudine 14, in latitudine 2, et quot excurrit, milliaria complexu suo tenens, fluvio Lonya irrigua, abundat nemoribus, et sylvis, inter quas Jelenschak, Lonszkopolye, Verboveczki Lug, et Salkova; Inter Montes autem Mali Chevo, et Kalnik praecipue notari merentur. Incolae Slavi, et Croatae intermixtis Graecis, Valachis, et Rascianis jam agri, jam et in partibus Vini Cultura vitam sustentantes, profitentur ferme omnes Religionem R. Catholicam. Fertilitas Provinciae pro ratione soli varia est, profert enim frumentum omnis generis, fructus, et legumina; vinum Mons Claudius suppeditat nobilissimum. Duobus absolvitur Processibus: Capronczensi, seu Campestri, aut Podravano; et Crisiensi, seu Montano, aut Submontano, a Locis praecipuis, et situ ita compellatis. In his reperiuntur.

CIVITATES.

CRISIUM, Körös, Kreutz, Kriseczi, Urbs munita, ab olim multis privilegiis, atque libertatibus locupletata, subin Anno 1405. sub Sigismundo Rege liberis, regiisque Urbibus adlecta est. Propter situm suum in superiorem, atque inferiorem distinguitur, diversis condam Magistratibus gavisa, a tempore tamen Mariae Theresiae Augustae utraque pars, unius ejusdemque Magistratus Judicio subest, Sede Episcopi *) et Seminario Graeci Ritus Catholico-

*) Episcopus Graeci Ritus Cath. est Illust. ac Reverendissimus D. Constantinus Stanich, AA. LL. et Philosophiae, atque Theologiae Doctor.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.

rum illustrata. Insunt Ei Basilica ad S. Crucem, et S. Annam Parochialis antiquissima, alia Graeci Ritus Catholicorum Cathedralis. Praebet domicilium Praefecturae militari, et Scholae Nationali Vernaculae R. Catholicae; Conventu Nobilium Provinciali, nundinisque clara.

Magistratus Civicus consistit Judice, Consule, Capitaneo, et Senatoribus tribus.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
	637	3021	17	—	17	3055

CAPRONCZA, Kaproncza, Kopranitz, Koprivnica, sub Ottone Bavaro Anno 1306. Jure Liberae, Regiaeque Urbis est donata; jacet in plano, egregiis instructa moenibus, cui vicinum est Castrum antiquum olim non incelebre; splendescit Ecclesia Parochiali S. Nicolao Episcopo sacrata, altera Ordinis S. Francisci Provinciae S. Ladislai Regis Hung. cum Monasterio insigni. 3-tia Graeci Ritus non unitorum Parochiali. Deprehenditur hic Schola Nationalis R. Catholica, et Postae Officium, Nundinae, quae hic asservantur, non sunt postremae.

Magistratus Civicus praeter Judicem, Consulem, et Capitaneum numerat Senatores tres.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
	749	2541	81	—	24	2646

OPPIDA.

Ludbreghinum, Ludbregh oppidum juris Principum a Batthyán, Postae Officio, ac jure nundinali provisum.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
RC.	138	798	—	1	25	824

PAGI.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Antalovecz,	25	184	—	—	—	184
Apathia.	20	146	—	—	—	146
Attak, v. Ottok (K. Mali)	23	165	—	—	—	165
Attak v. Ottok, (N. Wel.)	59	422	—	—	—	422
Bagyinecz, (Dol. Al.) Bagyinecz, (Gorni, F.)	32	232	—	—	—	232
Banichevecz,	16	122	—	—	—	122
Barlabassevecz,	6	48	—	—	—	48
Battinovecz, vide Bottinovecz.						
Beketinecz,	12	89	—	—	—	89
Belanovo Szello,	8	56	—	—	—	56
Berchevecz,	26	196	—	—	—	196
Berczkovchina,	18	130	—	—	—	130

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Biszag, RC.	39	277	—	—	277
Bochkovecz,	45	319	—	—	319
Bogachevo, (Dolne, Alsó)	10	68	—	—	68
Bogachevo, (Gorne, Felsö)	13	89	—	—	89
Bojnikovecz,	21	153	—	—	153
Bolfan (Mali, minus),	14	9	94	—	103
Bolfan (Velki, majus),	34	84	165	—	249
Borje,	17	120	—	—	120
Bottinovecz, v. Battinovecz	16	122	—	5	117
Bottovo,	79	514	—	—	514
Breghi,	142	1678	—	—	1678
Breghi, Villa L. R. Civitatis Capronczensis Jurisdictioni subest RC.	171	1419	—	—	1419
Brezani; Brezane,	12	80	—	—	80
Brezje,	15	105	—	—	105
Brezje,	20	143	—	—	143
Brezovecz (Dolni, Al., Inf.)	15	108	—	—	108
Brezovecz (Gorni, Fel., Sup.)	23	163	—	—	163
Brezovljani,	62	222	93	—	315
Bukovecz (Mali, Kis),	118	840	—	—	840
Bukovecz (Velki, Nagy), RC.	93	659	—	—	659
Chaire,	24	178	—	—	178
Chanyevo, Chaojevo,	21	149	—	—	149
Chernchevecz,	20	139	—	—	139
Chernoglavecz,	23	—	165	—	165
Chukovecz,	19	34	106	—	140
Churilovecz, v. Terkovetz,	22	157	—	—	157
Csanyo, vide Chanyevo.					
Czelina, Czeline,	21	151	—	—	151
Czenkovecz, Czernkovecz,	24	166	—	3	169
Czerje,	14	92	—	—	92
Czvetkovecz,	27	186	—	—	186
Dedina,	16	117	—	—	117
Deklessanecz,	13	91	—	—	91
Dianes,	15	103	—	—	103
Diankovecz;	29	205	—	—	205
Doljanecz vel Dolanecz.	15	107	—	—	107
Dombra v. Dumbrava, RC.	66	463	—	6	469
Drenovecz,	40	281	—	—	281
Drobchevecz,	8	59	—	—	59
Dropkovecz,	28	198	—	—	198
Dubovacz, v Dubovecz, RC.	74	533	2	—	535

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Dubovicza (Mala, minor Dubovicza (Velika, major)	57	401	—	—	401
Duga Reka,	26	182	—	—	182
Dulepszka,	16	129	—	—	129
Dumbrava, Dubrava vide Dombra.					
Dvorische,	21	146	—	—	146
Erdovecz, vel Jerdovecz,	45	308	—	—	308
Fajerovecz,	15	106	—	—	106
Feressani, Feressevo,	18	126	—	—	126
Finchevecz,	11	78	—	—	78
Fisztinecz,	21	149	—	—	149
Fodrovecz (Dolni. Al., Inf.)	42	294	—	—	294
Fodrovecz (Gorni, Fel., Sup.)	23	160	—	—	160
Gaj,	23	169	—	—	169
Georgius (Sanctus in Spinis, Sz. György, Guraj Sweti na Trnyu), RC.	58	412	—	—	412
Gerbassevecz.	11	75	1	—	76
Gereczevo, vide Gorichko.					
Globochecz,	13	92	—	—	92
Glogonceza, RC.	59	413	—	—	413
Gorichko,	21	153	—	—	153
Goricza,	30	205	—	—	205
Goricza,	8	54	—	—	54
Goricza vel Goricze,	10	74	—	—	74
Gornyaki,	13	89	—	—	89
Gosztovich,	12	80	—	—	80
Graberchak, v. Graberschak,	15	107	—	—	107
Graberecz, v. Graberczi,	10	68	—	—	68
Graberszko Sello,	12	89	—	—	89
Grabrov Potok,	15	109	—	—	109
Grachenicza,	126	917	—	—	917
Gradecz, RC.	52	369	—	—	369
Grana,	26	179	—	—	179
Greda,	54	384	—	—	384
Gregurovecz,	28	198	—	—	198
Guscherovecz, vel Salamunovecz,	23	164	1	—	165
Gyelekovecz, RC.	205	1468	—	—	1468
Gyovan, vel Gyivan,	6	48	—	—	48
György (Szent) vide Georgius (Sanctus).					
Gyurinovecz,	18	125	—	—	125
Helena (Sancta, v. Illona Sz.)	53	374	—	—	374

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Heressin,	19	136	—	—	136
Hergovecz,	7	49	—	—	49
Herseniczа.	93	669	—	—	669
Hissanovecz,	21	148	—	—	148
Hrasztovsko, vel Rasztovszko,	48	341	—	—	341
Hrusskovecz,	8	62	—	—	62
Hruskovicza,	10	72	—	—	72
Hrusskovicza,	14	101	—	—	101
Hudovo,	12	57	27	—	84
Jalesz, vel Podjalesz,	31	219	—	—	219
Jalssevecz,	53	369	—	—	369
Jalssevecz,	9	60	—	—	60
Jelenszka (Dolna, Infer.)	36	219	—	—	219
Jelenszka (Gorna, S.) RC.	126	867	—	—	867
Jerdovecz, vide Erdövecz.					
Jeressin,	9	62	—	—	62
Illona (Szent, vide Helena (Sancta).					
Imbrihovecz, RC.	64	462	—	—	462
Juraj Svetina Trnyu, vide S. Georgius in Spinis.					
Ivanchecz,	11	78	—	—	78
Ivanecz, RC.	102	615	—	6	621
Ivanecz,	21	148	65	—	213
Ivanecz,	22	163	—	—	163
Kalnik v. Kemlek (N.) RC.	63	438	—	—	438
Kamesnicza,	59	407	—	—	407
Kapella,	65	443	—	—	443
Kapella,	9	60	—	—	60
Kapolna,	48	334	—	—	334
Karana,	9	69	—	—	69
Karlovecz.	54	365	—	—	365
Kemlek (Kis, vide Reka Gornya).					
Kemlek (Nagy, vide Kalnik).					
Kerch, Kerchi	29	201	—	—	201
Kerkache, Kerkachy,	13	93	—	—	93
Kolarecz, vel Kolarczi,	15	103	—	—	103
Koledinecz,	38	256	—	—	256
Komarnicza,	16	106	—	—	106
Kompator, vel Kompater,	16	103	—	—	103
Koritno,	17	119	62	—	181
Koszi, vide Sunczi.					
Kosztani, vel Kosztain,	20	134	—	—	134

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Kosztanjevecz,	28	184	—	—	184
Krachevecz,	16	107	—	—	107
Krajchevecz,	22	65	81	—	146
Kralyev Verh,	13	86	—	—	85
Krisovlyane,	32	212	—	—	212
Krivaj,	42	281	—	—	281
Kuchani, vel Kuchari,	13	84	—	—	84
Kuchari,	10	68	—	—	68
Künovecz,	74	486	—	3	489
Kuscherovecz, vide Guscherovecz.					
Kuszievecz,	10	69	—	—	69
Kuszanovecz,	6	49	—	—	49
Kutinicza,	37	228	—	—	228
Kutnyák,	78	517	—	—	517
Kuzminecz, RC.	84	569	—	—	569
Ladina,	12	82	—	—	82
Ledina,	61	406	—	—	406
Lemesh,	37	229	—	—	229
Lepsich,	12	74	—	—	74
Leszkovecz,	28	194	—	—	194
Lipnicza,	22	12	132	—	144
Lonyicza, vel Lojnicza,	57	368	—	—	368
Lovrechina. RC.	22	136	—	—	136
Lovrentovecz,	7	45	—	—	45
Ludina, (Mala, Kis),	28	178	—	—	178
Ludina, (Welika, Nagy), RC.	51	342	—	—	342
Ludinicza,	18	117	—	—	117
Luka,	15	98	—	—	98
Luka,	40	258	—	—	258
Lukachevecz,	5	29	—	—	29
Lukovo,	16	98	—	—	98
Lunkovecz,	25	169	—	—	169
Lyubena,	12	78	—	—	78
Lyubeschicza, Privilegio nundinali provisus, RC.	127	849	—	—	849
Magyerovo, RC.	71	472	—	—	472
Majurecz,	27	109	—	—	109
Makoische (Dolne, Inf., Al.)	42	249	—	—	249
Makoische (Gorne, Sup. Fel.)	14	89	—	—	89
Markovecz,	21	129	—	—	129
Maroff (Nowi),	15	94	—	—	94
Martinich,	18	105	—	—	105

PAGI.	Dom	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Martinszka Vesz,	23	143	—	—	143
Márton (Szent), vide Berczkovchina.					
Márton (Szent), vide Miketinecz.					
Megya, vel Megye,	24	136	—	—	136
Miholecz, RC.	79	519	—	—	519
Miketincz, vide Scherbakovecz.					
Miklonska, GR.	135	589	319	—	908
Mikovecz, vel Mikovczi,	16	104	—	—	104
Mlaka,	17	108	—	—	108
Monoszló,	16	99	—	—	99
Mosgyenecz, Moschenecz,	33	212	—	—	212
Mrazovecz,	2	14	—	—	14
Mustafina Klada,	24	147	—	—	147
Negovecz,	33	195	—	—	195
Nemchevecz, v. Ninchevecz	22	130	—	—	130
Novaki,	13	89	—	—	89
Novaki,	22	126	—	—	126
Novi Maroff, vide Maroff.					
Növomeszto,	59	385	—	—	385
Novoszello,	44	285	—	—	285
Obrankovecz, v. Obrankovcze,	10	67	—	—	67
Obres,	41	261	—	—	261
Okoly,	115	749	—	—	749
Opatinecz,	57	361	—	—	361
Opatovecz, Apatovecz,	89	655	—	—	655
Orehovecz, v. Sz. Péter,	26	163	—	2	165
Oszekovo, RC.	161	1103	5	12	1120
Oszlavczi,	31	209	—	—	209
Ottochecz, vide Kosztani.					
Ottok, vide Attak.					
Pakaszin,	9	57	—	—	57
Palovecz,	76	519	—	—	519
Parussevecz,	30	206	—	—	206
Paulovecz,	21	135	—	—	135
Paulovecz, vide Palovecz.					
Pavlovecz,	16	101	—	—	101
Perkósz,	42	186	69	—	255
Persinovecz, vide Zaistovecz.					
Peszkovecz,	49	307	—	—	307
Péter (Szent), vide Orehovecz.					
Péter (Szent),	89	602	—	—	602

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Pirakovecz,	23	139	—	—	139
Podbergye, Podbreghe,	9	58	—	—	58
Podevchevo, Podevcheuo,	79	232	—	—	232
Podgajecz,	40	244	—	—	244
Podlusány,	15	96	—	—	96
Podvinye,	12	68	—	—	68
Pofuki,	15	95	—	—	95
Poganchecz,	27	162	—	—	162
Polyana, Polana,	80	539	—	—	539
Polyana, Polana,	54	358	—	—	358
Polyanecz, Polanecz,	50	329	—	—	329
Popovacha,	82	490	49	—	539
Popovecz,	9	48	—	—	48
Potochecz,	34	218	—	—	218
Potochecz,	17	97	—	—	97
Pottok,	36	223	—	—	223
Pottok,	146	993	—	—	993
Prechecz,	45	271	—	—	271
Preszechno,	26	159	—	—	159
Preszeka, RC.	61	254	—	—	254
Prikraj,	27	142	—	—	142
Prilesz, vel Prilesze,	32	170	—	—	170
Prileszje,	27	157	—	—	157
Pusztakovecz,	21	100	—	—	100
Radessich,	59	379	—	—	379
Radoische,	42	222	55	—	277
Radulecz, vel Radulci,	17	92	—	—	92
Raichevecz, vide Krajchevecz.					
Rakovecz, RC.	31	175	—	—	175
Rakovecz,	25	127	—	—	127
Raszina, RC.	85	502	—	9	511
Rasztovszko, vide Hrasztovszko.					
Raven (Mali), Raven (Welki), RC.	79	470	—	—	470
Reka (Dolna,)	27	186	—	—	186
Reka (Duga), vide Duga Reka.					
Reka (Gorna, vel Kis Kemlek), RC.	42	248	—	—	248
Remetinecz, RC.	60	418	—	—	418
Repinecz,	22	126	—	—	126
Retkovecz,	5	30	—	—	30
Ruskovecz, vide Hruskovicza.					

2

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Ruskovecz, vide Hruskovecz.					
Salamunovecz, vide Guscherovecz.					
Satvari,	24	127	—	—	127
Schapovecz, vide Bojnikovecz.					
Schemovecz, vel Semovecz,	13	74	—	—	74
Scherbakovo, vel Scherbakovecz, vide Miketincz,	23	124	—	—	124
Semovecz, Shemovecz, vide Schemovecz,					
Sgalische, vide Zgalische.					
Sibrinovecz,	26	148	—	—	148
Sopron,	25	141	—	—	141
Spiranecz,	41	220	—	—	220
Strigovecz,	6	33	—	—	33
Sunczi,	21	118	—	—	118
Supanovecz, Supanecz,	36	207	—	—	207
Szalink, vel Szalnik,	14	76	—	—	76
Szamoborczi,	26	136	—	—	136
Szegovina,	15	84	—	—	84
Szelische (Catholicum),	39	216	—	—	216
Szelische (Valachicum),	46	249	—	—	249
Szella,	17	104	—	—	104
Szellanecz, vel Szellanczi,	27	152	—	—	152
Szelnicza,	69	412	—	—	412
Szelnicza,	16	85	—	—	85
Szelnik, vel Zelnik,	59	336	—	—	336
Szeszvete,	64	403	—	—	403
Szigetecz,	29	169	—	—	169
Szlanye, vel Szlanyecz,	69	416	—	—	416
Szlatina,	22	132	—	—	132
Szlatina,	29	180	—	—	180
Szlokovecz,	29	152	—	—	152
Szoboticza,	74	431	—	—	431
Sztermecz,	27	148	—	—	148
Sztermecz, vide Ztermecz.					
Sztruga,	59	348	—	—	348
Sztrusecz,	149	958	—	—	958
Szudovecz,	69	417	—	—	417
Szvibovecz. RC.	43	269	—	—	269
Szvinyarecz, vel Szvinyarczi,	10	59	—	—	59
Tarno,	20	117	—	—	117
Tedrovecz,	25	131	—	—	131

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Terkovecz, vide Churilovecz.					
Tinchevecz, vide Finchevecz.					
Tkalecz (Dolni, Infer),	20	107	—	—	107
Tkalecz (Gorni, Super.),	51	302	—	—	302
Tomassevecz, Thomassevecz.	25	129	—	—	129
Topolovecz,	8	47	—	—	47
Topolye,	32	182	—	—	182
Torchecz (Dolni, Thorchecz, Infer.)	22	15	107	—	122
Torchecz, (Gorni, Sup.)	114	676	—	—	676
Valletich, vel Veletich	19	107	—	—	107
Veletich; vide Valletich.					
Velika,	38	224	—	—	224
Velika,	23	121	—	—	121
Verbovecz, Postae Officio nobilitatus, RC.	115	699	—	—	699
Verh,	16	87	—	—	87
Verhovecz, vel Verhovczi,	15	87	—	—	87
Vidernyak,	52	317	—	—	317
Vinarecz, vel Vinarczi,	30	186	—	—	186
Viszoko (Alsó, Inf.), RC.	59	355	—	—	355
Viszoko (Felső, Sup.)	10	53	—	—	53
Vlachinichka (Dolna, Inf.)	33	191	2	—	193
Vlachinichka, vel Vlásinichka (Gorna, Sup.)	35	208	6	—	214
Vojnovecz,	43	273	—	—	273
Vojvodinecz,	9	51	—	—	51
Voloder, RC.	149	924	—	4	928
Vukovecz,	21	117	—	—	117
Vukssinecz,	4	36	—	—	36
Zablatie,	49	290	—	—	290
Zaisztovecz,	46	285	—	—	285
Zaklepicza, Zaklepnicza,	23	129	—	—	129
Zamladinecz,	16	90	—	—	90
Zelina,	15	86	—	—	86
Zetkan,	12	64	—	—	64
Zgalische, vel Sgalische,	26	151	—	—	151
Ztermecz,	36	200	—	—	200

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Chret	2	13	Moszlavina, vide Claudius Mons,	—	—
Claudius Mons, vel Moszlavina.	—	—	Novaki,	—	—
Furmeghi,	—	—	Orechovecz,	11	80
Goli Verh.	—	—	Peszek,	—	—
Greben Arx,	—	—	Péter (St.) Eccl.	—	—
Horvatovecz, vel Skernik	—	—	Podjalesz, v. Jalesz,		—
Jalssevecz,	—	—	Skernik, v. Horvatovecz,		—
Koritno,	—	—	Szalaiczi,	—	—
Krisanichia,	1	10	Velika,	22	139
Kungyevecz,	3	22	Verh,	—	—
Lovrentovecz,	7	44	Vertlinszka,	—	—
Martinich,	—	—	Voljavecz,	4	29
Martinszka,	—	—	Vranche,	—	—
Megya,	12	92	Vuchaki,	—	—
Mekia,	—	—	Zagradja,	11	65
Mokricza,	19	135	Ztara Vecz.	—	—

In Sylvis, Villis, Montibus, ac Promontoriis degentes 3800

Numerat Civitates Liberas Regias 2. Oppidum 1. Pagos 298. Praedia, et Diverticula 31. Incolas 81,461.

Status Personalis Magistratus Provinciae: Vice-Comes Ordinarius 1. Substitutus 1. Notarius Ord. 1. Vice-Notarius 1. Registrator 1. Generalis Cassarum Perceptor 1. Vice-Perceptor 1. Judices Nob. Ord. 2. Vice-Jud. Nob. 3. Jurassores Ord. 6. Exactor Rationum 1. Fiscalis Ord. 1. Vice-Fiscalis 1. Cancellistae Jurati 4. Geometra 1. Propagationis Equorum Inspector 1. Serici, et Mororum Culturae Inspector 1., et Curator 1. Comissarii Transenales 2. His accedunt Physicus 1. Chyrurgi 3. Obstetrices 2.

Supremi Comitis Dignitate praeest Provinciae: Illustrissimus Dominus Ludovicus Liber Baro Bedekovich de Komor, S. C. R. A. M. Camerarius, I. Tabulae Regiae Judiciariae Baro, etc.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi.

POSEGANUS COMITATUS.

Hungaris Posega Vármegye, germ. die Posegaer Gespannschaft, slav. Požeška Stolica, illyr. Poxeshka Vármegjia, nomen a Libera, Regiaque Civitate Posega mutuavit, Veröczensi Comitatui ab ortu, et septemtrione, ab occasu Crisiensi, a meridie vero Gradiscano Regiminibus Confiniariis junctus. Provincia haec longitudine quinque supra decem, latitudine vero ad quatuor lapides protensa, fluviisque piscosis Biela, Illova, Lonya, Orlyava, Pakra, Trebess, Toplicza, et Velicsanka irrigua, praebet frumentum omnis generis, fructus, et pascua pecori alendo commodissima, nec Promontoria vite consita, aut sylvas, et thermas saluberrimas hic desideraveris. Incolunt Regionem Slavi, Ilyri, et Graeci, agriculturae, Reique pecuariae plurimum dediti, quibus semet Germani, et Hungari novis hinc inde Coloniis in Provinciam deducti, adjunxere; Duobus autem absolvitur Processibus; Superiori, et Inferiori. In his continentur

CIVITAS.

POSEGA, Posega, Poschega, Poxega, ante Christi nativitatem Reeatina, et Ravenata vocata, Rempublicam constituens, per Senatum suum regebatur. Philippo Macedoniae Rege usque fluvium Drinium, actu Drina nomenclatum, partem Illyrii occupante, sub potestatem filii ejus Alexandri, genti Slavorum privilegium concedentis, devenit. Vocabatur etiam Romana Valeria, in gratiam, et honorem Valeriae Claudii Imperatoris Uxoris sic nuncupata. Apellabatur quoque Bassiana ab Ostrogottis, qui harum partium Accolas concusserunt, nomenque Bassianae dederunt, quam nomenclationem etiam Saeculo IV. sub Constantino Magno Imperatore, Illyricum occupante, retinuit. Tandem Hungaris partes has irruentibus, et Civitatem hanc ferro, ac igne domantibus, a Combustione illyrica voce designante Poxgasc, Possga, seu Posegavár, ab arce habita, dicta, inde Etymo-

logiam vocis, seu nomenclationis modernae habet. Posega sita est ad fluvium Orlyava, et Vellicsanka in plano infra montes vitiferos, quorum principalis est Szokolovacz, a Francisco Szokol, secus Luka Jbrissimovich, qui sub Leopoldo I-mo assumptis in Consortium Poseganis quoque Civibus contra Turcam ducem egit optimo cum successu, sic nuncupatus. Urbs haec sub Slavorum potestate existens suos Panos, seu Banos habuit, Hungarorum Coronae subin adjecta. Anno 1543. sub Ferdinando I-mo Rege Hungariae, victima Turcarum evasit, a jugo horum in Anno 1686 tandem liberata; Irruptione per Turcas iterum 1692. tentata, Anno 1695. tam Civitati huic, quam et circumviciniae summa pax, et tranquilitas adlata est. Cives igitur, aliaque plebs gremialis in memoriam expulsi die 12. Martii, seu Festo S. Gregorii Papae, Turcae, hanc diem inter laetitias, et explosiones scloporum, cibis, et vino ad Promontoria vinearum suarum ellatis, internativae linguae cantilenas hodiedum recolunt. Anno 1723. sub Carolo 6-to exemptionale Privilegium Eadem impetravit, Anno demum 1765. die 1. Septemb. sub Maria Theresia Augusta ob servitia sua Bellis Turcicis, et Borussico praestita, axiomate Liberae, Regiaeque Urbis donata. Arx sub Senatu suo Recatinensi erecta, pulso Turca, per militem Austriacum inhabitabatur, subin Anno 1751. per Episcopum Zagrabiensem Franciscum condam Thausz impetrata, tandem Anno 1791. regnante Leopoldo II-do Civitati cessa. Superbit Basilica elegantis structurae Parochiali S. Theresiae dicata. 2-da Ecclesia PP. Franciscanorum Provinciae Capistranae cum advicinato Claustro. 3-tia Ex-Jesuitarum cum Collegio. Adsunt et Capellae S. Rochi, S. Philippi, S. Eliae, et S. Joannis Nepom. Excipit hospitio Consistorium Episcopatus Zagrabiensis subalternum, Curiam Provincialem, in qua Conventus Comitatus publici asservantur, et Praetorium Civicum. Praebet Domicilium Gymnasio Regio R. Catholico majori, et Scholae Capitali Vernaculae. Deprehenditur hic loci Fabrica quoque sericea. et optimae qualitatis, quae hic in copia crescit, herba Nicotiana. Platearum praecipuae sunt: S. Rochi, Aslanovczi, Episcopalis, S. Floriani, Vuchiak, Pernyava, Comitatensis, et Capitalis Fori Platea, statua magnifica SS. Trinitatis illustrata; Nundinae, quae sexies hic per annum servantur, sunt non incelebres.

Dom RGC. GR. AHC. Heb. Sum

Magistratus Civicus consistit Judice, Capitaneo, et Senatoribus sex. 512 4597 186 1 55 4839

OPPIDA.

Czernek (Nagy), olim Cserneк juris Familiae Deseöffianae, Ordine Religioso S. Francisci Provinciae S. Joannis Capistrani, ac Nundinis insigne. RC.
162 1056 15 1 29 1101

Daruvár, Ditioni subest Nobilis Isidori Jankovich, jure Nundinali gaudens, RC. GR.
78 228 246 1 27 602

Kaptol, ad Dominium Ven. Capituli Diakovariensis pertinet, privilegio Nundinali provisum. RC.
92 859 — — 9 868

Kuttina, Ditionis Comitum ab Erdőd, et Comitum Szechény. RC. 188 1288 3 — 6 1297

Kuttyevo, olim Kulieva, oppidum Fundi Studiorum, Nund. celebratum. RC. 168 1436 — — 3 1439

Pakratzinum, Pakratz sub Jurisdictione Nobilis Isidori Jankovich. Sede Episcopi Orientalis Eccl. Graeci non uniti Ritus *) Domibus militaribus, Thermis, ac Nundinis nobilitatum RC.GR. 190 432 501 — 15 948

Pleternicza, Juris nobilis Jacobi Szvetich, Domo militari instructum, RC. 96 751 39 — — 790

Syrach, Siracs, Sziracs, oppidum Camerale.
83 359 207 — 5 571

Velika, sub Dominatione Nobilis Jacobi Szvetich, nundinis clarum, RC. 114 1007 — — — 1007

PAGI.

Allaginczi, ECF. 78 184 — — 27 211
Allilovczi, 24 201 — — — 201
Amatovacz, Amatovczi, 12 — 90 — — 90
Assikovacz, vel Assikovich,
19 133 — — — 133
Bachindol, v. Bacsindol, 78 552 — — — 552
Badlyevina, ECF. 59 376 4 — — 380
Banichevacz, 41 235 — — — 235
Bankovczi, 19 109 — — — 109
Basztazi (Dolni v. Mali), Infer.)
31 — 169 — — 169

---

*) Episcopus Graeci non uniti Ritus Pakratzensis est Illustrissimus Dominus Georgius Chranislav.

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Basztazi (Gorni v. Welki, Super.) GR.	68	—	399	—	—	399
Battina,	27	133	—	—	—	339
Battinyani, Dominii Daruvar,	64	39	466	—	—	505
Battinyani, Dominii Pakracz,	48	—	354	—	—	354
Bektexe, v. Bektekse,	48	308	—	1	—	309
Bergyani, Bergjani,	26	—	129	—	—	129
Berteloveze,	19	121	—	—	—	121
Beshinczi, v. Bexinczi,	22	151	—	—	—	151
Biela. GR.	29	172	145	—	—	317
Bielaiczi,	34	—	209	—	—	209
Billach (Mali, Kis Bilacz, Bielacs),	26	141	—	—	—	141
Billach (Welki, Nagy Bilacz, Bielacs), GR.	52	99	238	—	—	337
Billissevacz, Bielischevczi.	12	—	99	—	—	99
Biszkupcze, Biszkupczi	49	286	—	—	—	286
Blaczko,	19	142	—	—	4	146
Bogdassich, Bogdassics,	17	—	109	—	—	109
Bolomache, Bolomacse, GR.	9	—	78	—	—	78
Boricheveczi,	9	83	—	—	—	83
Borki, Borczi,	95	—	551	—	—	551
Branessacz, v. Braneszi, GR.	59	—	381	—	—	381
Bratulyeveczi,	16	—	109	—	—	109
Brekinszka, ECF.	89	518	—	—	—	518
Bresztovacz, RC.	66	254	100	—	6	360
Bresztovaez, GR.	96	220	296	—	—	516
Breznicza,	14	—	98	—	—	98
Brusznik,	48	—	292	—	—	292
Budich, Budicsi cum Castro vetusto,	28	—	198	—	—	198
Búk, RC.	16	149	—	—	—	149
Busznovi,	24	78	109	—	—	187
Bzenicza, v. Brenicza,	19	36	102	—	—	138
Chaglin, Csaglin, ECF.	37	311	—	—	—	311
Chaklovacz, Csaklovacz	6	54	—	—	—	54
Cheehavacz, Csecsavacz, GR.	24	—	148	—	—	148

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Chernek, vide Czernek.					
Cheszlyakovczi, Cseshljakovcze, ECF.	39	326	—	—	326
Chosinczi, Gvosinczi.	8	67	—	—	67
Csaglin, vide Chaglin.					
Csecsavacz, vide Chechavacz.					
Czerlyenczi,	9	—	79	—	79
Czernek (Mali, Kis. minus),	38	292	—	—	292
Czepedlak, v. Czepidlaka, GR.	69	18	938	—	956
Czerovacz, Cserovacz,	22	178	—	—	178
Cziglenik,	42	—	239	—	239
Czikota, vel Czikote,	49	—	266	—	266
Czoshinczi, vide Chosinczi.					
Daranovácz, v. Daranovczi	36	278	—	—	278
Daruvár (Dolni, Inf. Al.)	46	—	351	—	351
Daruvár (Gorni, Sup. Fel.)	50	—	313	—	313
Dedinareka,	36	287	—	—	287
Dereza,	50	—	361	—	361
Dershkovczi,	11	95	—	—	95
Derviss Agga,	38	236	—	—	236
Desevczi, vel Dexevci,	32	89	129	—	218
Dexanovacz, v. Desanovacz	91	—	536	—	536
Dexevci, vide Desevczi.					
Dobrakucha, Dobrakucsa	9	—	79	—	79
Dobrogosgye, Dobrogoscse	25	—	149	—	149
Dolacz,	25	158	—	—	158
Doljancze,	33	215	—	—	215
Doljanovczi,	53	340	—	—	340
Dolyani, GR.	46	3	284	—	287
Draga, Communitás Nobil.	32	219	—	—	219
Dragovich,	39	—	294	—	294
Dresnik, vel Drexnik, ad Rudera vetusti Castri.	57	429	—	—	429
Duboka,	28	—	171	—	171
Eminovczi, Eminócz (Németh, Svevicum)	9	50	—	—	50
Eminovcze, Eminócz (Rátz,) Illyr.	18	110	9	—	119
Emovczi,	28	186	—	—	186
Ernyevácz, v. Hernyevacz	16	—	109	—	109
Ferklyevczi, vel Ferklyevacz,	29	169	—	—	169

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Gaj, RC.	97	701	—	5	706
Geletincze, vel Giletinczi	48	214	180	—	394
Gergjevicza,	29	—	185	—	185
Giletinczi, vide Geletincze.					
Goloberczi, v. Goloberdacz,	24	—	169	—	169
Goloberczi,	36	240	—	—	240
Goloberdo,	42	289	—	—	289
Golubinyak,	32	—	169	—	169
Govegyepolye,	53	—	262	—	262
Grabarje, ECF.	58	418	—	—	418
Gradacz, ECF.	36	209	83	—	292
Gradistye, GR.	76	—	482	—	482
Grahovlyani, GR.	82	—	596	—	596
Granicza, Granicze,	22	19	128	—	147
Granye, Grajne,	10	9	77	—	86
Guchani (Dolni,) Guchani (Gorni,) Gucsani,	42	44	296	—	340
Gvosinczi, vide Chosinczi.					
Hernyevacz, vide Ernyevacz.					
Huszani, Hossany, Hussain,	53	321	—	2	323
Jaguplie, Jagublye,	36	269	—	—	269
Jakobovacz, Jakobovczi,	26	—	179	—	179
Jakssich, RC.	95	365	272	—	637
Japaga,	16	—	119	—	119
Illova, vel Jova, ECF.	94	764	—	—	764
Imbszovoszello,	48	—	337	—	337
Imbriovczi, Imroevczi, GR.	29	143	67	—	210
Josefsfeld, vide Kula.					
Jurkovacz, Jorkovacz,	15	—	88	—	88
Ivandol,	22	191	—	—	191
Ivanovacz, Ivanovczi,	19	—	129	—	129
Ivanovopolye, cum Fabrica Vitraria.	16	112	—	6	118
Kachunicza, Kacsunicza	2	—	19	—	19
Kadanovczi,	11	—	98	—	98
Kalinich,	6	44	—	—	44
Kantarovczi,	24	—	161	—	161
Karanovacz,	17	—	137	—	137
Képp, Kip,	16	—	107	—	107
Klisza,	24	—	180	—	180
Klisza,	6	—	54	—	54
Kneszci, vel Knezci,	11	97	—	—	97

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Komarovczi,	36	224	—	—	224
Komoricza,	22	71	56	—	127
Komussina, Komuschina	26	—	171	—	171
Konchanicza, Koncsanicza,	50	35	274	—	329
Koprivna,	19	—	140	—	140
Koprivnicza,	36	141	80	—	221
Korenichani, Korenicsani (Dolni), Korenichani, (Korenicsani (Gorni), }	96	—	952	—	952
Kotturich, Koturics,	15	—	111	—	111
Kragnye, Kraguje,	55	—	352	—	352
Krestelovacz, Krecselovacz	53	17	316	—	333
Kricske, vel Kricski,	32	—	239	—	239
Krussevo,	9	—	89	—	89
Kujnik,	23	—	192	—	192
Kula, ECF.	59	399	—	—	399
Kunovczi,	18	133	—	—	133
Kuszonye, Kussonye, GR.	58	—	395	—	395
Lakussia, Lakussie,	11	83	—	—	83
Latinovacz, vel Latinovci,	38	—	261	—	261
Laze,	29	—	223	—	223
Leszkovicza, Lieszkovicza,	7	—	63	—	63
Lipik,	39	309	—	—	309
Lipovacz,	16	—	107	—	107
Lippa,	34	159	62	—	221
Longyicza, Loncsicza, GR.	39	27	319	—	346
Lukach, Lukács	29	181	6	—	187
Marinoszello,	86	599	—	—	599
Markovacz,	36	—	261	—	261
Merkopolye, Merkoplje,	26	—	164	—	164
Mertovlaszi,	5	—	35	—	35
Miachi, Mijacsi,	23	—	192	—	192
Migalovczi,	36	—	269	—	269
Mihalyevczi, ECF.	22	206	—	—	206
Mihalyevczi (Illyr., v. Mihalyócz Rátz) ECF.	38	256	56	—	312
Mihalyevczi (Svevicum), vel Mihalyócz (Németh),	19	100	41	—	141
Millivojevczi. Milivoevczi,	6	—	52	—	52
Milyenovacz,	25	187	—	—	187
Mitrovacz,	39	370	—	—	370
Mitrovicza, ECF.	48	398	—	—	398

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Njesich, Njezsics, Nyexich,	5	—	43	—	43
Novoszelczi,	6	41	12	—	53
Novoszello, ECF.	35	259	—	—	259
Nurkovacz,	47	316	—	—	316
Oblakovacz,	11	—	98	—	98
Obries, Obrezs, Obriex, ECF. GR.	123	564	266	—	830
Olaszi, Oljassi,	19	—	149	—	149
Omanovacz,	27	492	—	—	192
Opatovacz, ECF.	59	458	—	—	458
Operssinacz,	19	—	141	—	141
Orlyavacz, ECF.	46	329	52	—	381
Orlyavicza, ECF.	10	81	—	5	86
Osegovacz v. Ozsegovczi, Oxegovacz),	39	—	318	—	318
Ozdakovczi,	11	—	99	—	99
Paka, Paaka, GR.	59	140	316	—	456
Pakrani, vel Pakrany, Monasterio Ordinis Basilianorum insignis, GR.	39	5	322	—	327
Paszkovczi,	16	—	116	—	116
Pavlovczi, v. Paulovczi, ECF.	27	204	—	—	204
Perenczi,	16	—	144	—	144
Pergomelye,	36	—	297	—	297
Podgorje, ECF.	55	496	—	—	496
Podszreche, Podszerdje,	14	—	121	—	121
Podverssko, ECF.	80	652	—	—	652
Polyana,	94	750	—	—	750
Polyanszka, cui adjacent Rudera Claustri,	37	239	75	—	314
Popovacz, vel Popovczi,	18	—	171	—	171
Porecse, vel Poreche,	36	240	—	6	246
Potochani, vel Potocsani,	24	179	—	—	179
Prikopakra,	46	348	—	—	348
Puklicza,	29	240	—	—	240
Radanovacz,	16	109	—	—	109
Radovanczi,	91	788	—	—	788
Raiszavacz,	7	47	—	—	47
Ramanovczi, vel Romanovczi,	24	190	—	—	190
Raszna, Rasna,	12	—	109	—	109
Removacz,	10	—	77	—	77
Repussnicza,	96	836	—	—	836

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Resznik,	12	93	—	—	93
Rogulje,	26	—	175	—	175
Romanovczi, vide Ramanovczi.					
Russevo, RC.	67	556	—	—	556
Sagovina, Shagovina, ECF.	52	475	—	—	475
Sapina, vel Sapna,	21	—	195	—	195
Sartovacz, vel Shartovacz,	29	109	190	—	209
Saxie, vide Szasie.					
Schumetlicza, vide Sumetlicza.					
Selczi,	20	194	—	—	194
Seovczi, Sheovczi,	6	—	69	—	69
Seovicza, Sheovicza,	39	—	320	—	320
Seovicza, Scheovicza,	8	—	77	—	77
Sibovacz, Shibovacz,	13	—	87	—	87
Sibokovacz, vide Szvibukovacz.					
Skrabutnik,	20	30	117	—	147
Stitnyak, ECF.	22	166	—	—	166
Straxeman, v. Strasseman, RC.	59	478	—	8	486
Sumanovácz,	19	165	—	—	165
Sumedicza, Shumedicza, Schumetlicza.	48	—	412	—	412
Sumetlicza, Schumetlicza, GR.	62	46	402	—	448
Sussnyari, Schusnyari,	17	—	126	—	126
Sverzigatse,	16	—	96	—	96
Szasie, Saxie.	19	—	135	—	135
Szeszvete, RC.	22	178	—	—	178
Szindlie, vide Szimlie.					
Szimlie, vel Simlye,	9	15	54	—	69
Szkenderovacz, v. Szkenderovczi; RC.	19	169	—	—	169
Szkomnich,	3	30	—	—	30
Szlobosztina, Szloboschtina, GR.	22	—	190	—	190
Szmolyanovczi, Szmoljanovacz, GR.	7	—	57	—	57
Sznyegavich, Schnjegavics	35	—	231	—	231
Szovszkidol,	65	568	—	—	568
Szrednyiszello, v. Szridnyeszello,	14	112	—	—	112
Szregyano, Srecsjani (Dolni), vel Valach.	24	—	211	—	211

PAGI.	Dom.	GRC.	GR.	Heb.	Sum.
Szregyanc, Srecsjani, (Gorni), vel Cathol.	36	298	—	3	301
Sztiezsevicza, vide Sztrexevicza.					
Sztoichinovacz, Stoicsinovacz,	14	—	109	—	109
Sztrexevicza, vel Sztreszevicza, vel Sztiezsevicza,	12	—	100	—	100
Szulkovacz, Szulkovczi	59	498	13	—	511
Szvibokovacz,	16	—	130	—	130
Szvilna, (Dolna, Inf., Alsó),	16	117	—	—	117
Szvilna, (Gorna, Sup., Fel.)	8	61	—	—	61
Tekich, Tekics.	11	44	55	—	99
Thoran, Tóran,	16	133	—	—	133
Thoran, Torany, GR.	47	121	269	—	390
Tiszovacz,	22	—	192	—	192
Tominovacz, Tominovczi,	26	—	189	—	189
Traparje, Trapari,	14	72	35	—	107
Tresztanovcze, Tresztenovczi, GR.	60	27	449	—	476
Trojeglava, vel Troeglav, GR.	43	13	352	—	365
Tulnik,	26	209	—	—	209
Turnichi,	7	59	—	—	59
Ugarczi,	20	164	—	—	164
Ulenyák, Ulljanik, GR.	99	26	814	—	840
Venye,	16	152	—	—	152
Verbovacz,	22	—	181	—	181
Verbovczi, vide Verhovczi,					
Verchindol, v. Verssindol,	9	83	—	—	83
Verhovczi, GR.	28	15	220	—	235
Verhovczi,	21	221	—	—	221
Vettovo, RC. GR.	105	806	188	7	1001
Vidovczi,	25	176	—	—	176
Villichszello, Vilics Szello	20	129	42	—	171
Viskovacz, Viskovczi,	9	97	—	—	97
Vranich, v. Vranits, Vranicsi	10	—	91	—	91
Vrieszka,	26	—	241	—	241
Vuchiak, Vucsiák, GRF.	46	—	382	—	382
Vuchiak (Kamenszki), GR.	11	—	89	—	89
Xigerovczi, v. Gigerovczi	5	—	39	—	39
Zaille, Zailje,	9	—	109	—	109
Zakorenye, ECF.	36	325	—	—	325

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Zarilacz,	28	228	—	—	228
Zbegovacha, ECF.	36	279	—	—	279
Zsigerovczi, vide Xigerovczi.					
Zverzigache, vide Zverzigacse.					

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Bielács,	—	—	Maglai,	—	—
Dobrigrad,	—	—	Marcus (St.)	—	—
Gallesich,	—	—	Maszlenyacha,	3	14
Kamengrad,	—	—	Pakrány,	—	—
Kamenszko,	—	—	Petrus (Sanctus)	—	—
Klinovacz,	1	7	Shuplalippa,	2	9
Leonardus (St.)	—	—	Sztupchinicza,	—	—
Luchinczi, Lucsinczi	—	—	Zaversse.	1	4

In Sylvis, Montibus, ac Promontoriis degentes 2800

Numerat Urbem Liberam Regiam 1. Oppida 9. Pagos 252. Praedia, et Diverticula 16. Incolas 84249.

Status Personalis Magistratus Provinciae: Vice-Comes Ordinarius 1. Substitutus 1. Notarius Ord. 1. Vice-Notarii 2. Archivarius 1. Exactor Rationum 1. Generalis Cassarum Perceptor 1. Vice-Perceptor 1. Particularis Perceptor 1. Fiscalis Ordinar. 1. Vice-Fiscalis 1. Assessores salarisati 2. Judices Nobilium Ordinarii 2. Vice-Judices Nobilium 4. Jurassores Ord. 2. Cancellistae 3. Comissarius 1. His accedunt Geometra 1. Physicus Ord. 1. Chyrurgi 5. Locumtenens 1. Mororum Inspector 1. Casarmarum Curatores 4. Obstetrices 2.

Supremi Comitis Officio fungitur Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Comes Nicolaus Széchen de Temerin, S. C. R. A. M. Actualis Intimus Status Consiliarius, Excelsae Camerae Regiae Hungarico Aulicae Pro-Praeses, et ad Exelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Consiliarius.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi.

SYRMIENSIS COMITATUS.

Hungaris Szerem Vármegye, germ. die Syrmier Gespanschaft, slav. Sirmiska Stolica, Illyris Sriemska Varmegyia, ut et Syrmium, olim Ducatus, a quo nomen repetit. Ab ortu, et meridie Petrovaradiensi Regimini Confiniario jungitur, ab occasu Brodensi Regimini partim, partim Veröczensi Comitatui; septemtrionali latere a Danubio Bacsiensibus finitimus. Incolae Illyri (Slavi) intermixtis Hungaris, et germanis, omnes laboriosi agricultura vitam sustentant; Regio haec Danubio, Vuka, et Sid fluviis, Bobotensi item Canali, et Palacsa Stagno irrigua, praebet frumentum omnis generis, et fructus, ex quibus genus potus conficitur, quod in deliciis est apud multos; Profert vinum, sic dictum Syrmiense, nobilissimum, nec desunt pascua pecorum, pecudumque gregibus commodissima, sylvae, et nemora, aves, pisces praestantissimi; Graeci Ritus Claustra antiqua in gremio Comitatus hujus complura reperies. Dividitur Provincia haec, quae ab occasu in ortum procurrens 16, et ultra milliaria constituit, latitudine duo, et semi stadia vix adaequans, in tres Processus: Vukovariensem, Illokiensem, et Rumaensem, a Locis praecipuis denominatos. His insunt:

OPPIDA.

	Dom.	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Cserevich, oppidum juris Familiae Comitum Brunszvik, Postae Officio provisum. RC. GR.	321	315	1599	2	—	1916
Erdövégh, Privilegio nundinali gaudens, GR.	351	448	1961	—	—	2409

Illok, Illokinum, olim Ujlak, Ujlakinum oppidum Arci Cognomini subjectum, Provinciae hujus princeps, Tumulo S. Joannis a Capistrano, a quo Provincia haec Denominationem obtinuit, insigne, subest potestati Principis ab Odeschalchi; Praetorio Provinciali, in quo Con-

OPPIDA. *Dom. RGC. GR. AHC. Heb. Sum.*

gressus Nobilium publici asservantur, Conventu item Patrum Franciscanorum Provinciae Capistranae, Postae Officio, ac Nundinis illustratum, RC. GR.
540 2901 508 — — 3409

India, privilegio Nundinali nobilitatum, GR.
199 4 1068 — — 1072

Iregh, Ireghinum, olim Irik, Ürög, Juris Principis ab Odeschalchi, potitur privilegio nundinali, RC. GR
739 524 3581 — — 4105

Kamenicz, Juris Nobilis Familiae Marczibány, RC. GR
352 531 1159 2 — 1692

Kukujevecz, Kukujevcze, oppidum subest Jurisdictioni Nobilis Familiae Jankovich, Nundinis celebratum. RC.
218 1897 7 — — 1904

Nushtar, Nushtru, Abbatia olim S. Spiritus de Monostor, pertinet ad Dominium Familiae Comitum Kuen, privilegio Nundinali nobilitatum. RC.
107 672 — 4 — 676

Ruma, oppidum Schola Capitali R. Catholica, et Postae Officio inclytum, veneratur Familiam CC. Pejachevich Dominum Terrestrem, RC. GR.
1464 3296 3071 — — 6367

Sarengrad, Sharengrad, Sharengradinum sub ditione Comitis Emerici Josephi ab, et in Eltz, splendido Ordinis PP. Franciscanorum Provinciae Capistranae Conventu, et Ecclesia, nundinisque notatum, RC. GR.
197 848 386 — — 1234

Schid, Schyd, oppidum, GC. GR.
465 559 2747 — — 3306

Sottin, Szottin, Juris est Comitis Emerici Josephi ab et in Eltz cum privilegio nundinali, RC GR.
144 579 250 — — 829

Tovarnik, subest potestati Comitis Emerici Josephi ab, et in Eltz, Postae Officio, et Nundinis non ignotum. RC. GR.
311 2002 517 — — 2519

Vukovarinum (Novum), Uj Vukovár, Neu Wukowar, Nowi Wukowar, oppidum ad Dominium Comitis Emerici Josephi ab, et in Eltz pertinens, ECF,
169 797 158 20 42 1017

Vukovarinum (Vetus), Ó Vukovár, Alt Wukowar, Stari Wukowár, olim Valkovár munitio condam insignis, Danubio adjacet, Schola Capitali R. Catholica, Po-

Dom. RGC. GR AHC. Heb. Sum.

stae Officio, et Nundinis illustratum, est in Ditione Comitis Emerici Josephi ab et in Eltz, RC. GR.

809 2081 1892 48 — 4021

P A G I.

	Dom.	RGC.	GR	AHC.	Heb.	Sum.
Antin, ECF.	79	598	—	45	—	643
Babszka, ECF.	69	368	—	—	—	368
Bacsincze, Postae Officio Domicilium praebet, GR.	150	18	948	—	—	966
Banosthor, GR.	147	231	646	—	—	877
Banovcze, alias, Forovacz. GR.	67	5	451	—	—	456
Beocsin, GR.	203	5	1148	—	—	1153
Berak, RC.	92	582	46	—	—	628
Berkasova, ECF. GR.	130	189	799	—	—	988
Bershadin, vel Barshadin, GR.	85	15	568	—	—	583
Besshenovo, vel Besenvö. GR.	172	6	1[illegible]67	—	—	1173
Bessenovo, GR.	49	9	178	—	—	187
Bingula, GR.	205	196	991	—	—	1187
Bobota, GR.	197	26	1685	5	—	1716
Bogdanovcze, ECF.	80	622	—	—	—	622
Bresztacs, vel Brestach. GR.	125	4	1149	—	—	1[illegible]53
Budianovcze, Bugyanovcze, GR.	219	5	1989	—	—	1994
Chalma, vide Csalma.						
Cherich, vide Cserich.						
Csakovcze, GR.	111	362	278	—	—	640
Csalma, vel Chalma, cum Postae Officio, GR.	167	169	966	—	—	1135
Cserich, v. Czerics, ECF.	91	556	—	—	—	556
Divosh, GR.	233	22	1440	—	—	1462
Dobrincze, GR.	183	14	1491	—	—	1505
Forovacz, vide Banovcze.						
Gaboss, GR.	90	89	536	—	—	625
Gergetek, cum Monasterio Graeci Ritus, GR.	49	4	285	—	—	289
Gergurevcze, Gregurevcze, GR.	265	68	1678	—	—	1746
Gibaracz, Gubaracz, RC.	105	884	46	—	—	930

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Gibsha, vel Gypsha cum Graeci Ritus Monasterio, GR.	21	3	94	—	—	97
Grabovo, GR.	105	5	738	—	—	743
Gregurevcze, vide Gergurevcze.						
Jankovcze, (Stare, Vetus, Alt),	101	596	31	—	—	627
Jarmina, RC.	127	724	—	—	—	724
Jazák,	29	13	185	—	—	198
Jazák, v. Jaxak. GR.	247	5	1784	—	—	1789
Illacs, vel Illach, ECF.	142	1258	9	—	—	1267
Korogy, HC.	125	—	—	1076	—	1076
Kövesdin, v. Kövexdin.	28	12	187	—	—	199
Kralyevcze, GR.	133	8	1066	—	—	1074
Krushedol, vel Krushendol, GR.	51	3	346	—	—	349
Krushedol, vel Krushendol, GR.	129	6	804	—	—	810
Ledincze, GR.	176	15	1028	17	—	1060
Lesimir, vel Lezsimir, vel Leximir, GR.	229	2	1440	—	—	1442
Ljuba, vel Luba, ECF.	82	418	156	—	—	574
Lovasz, vel Lovas, Jure potitur Nundinali, ad Jurisdictionem Comitis ab, et in Eltz pertinens, RC.	141	816	4	—	—	820
Mangyelos, GR.	171	9	1052	—	—	1061
Maradék, GR.	192	79	908	—	—	987
Marincze,	122	332	358	—	—	690
Markussicza, vel Markushicza, GR.	160	4	1099	—	—	1103
Mikloshevcze, GR.	82	6	558	—	—	564
Mishkovcze, vide Szubotistye.						
Mohovo, GR.	61	2	346	—	—	348
Molovin, GR.	54	2	384	—	—	386
Negoszlavcze, GR.	137	32	782	—	2	816
Neradin, GR.	153	8	890	—	—	898
Neshtin, GR.	175	498	929	—	—	1427
Novak, RC.	90	660	5	—	—	665
Opatovacz, cum Postae Officio, GR.	107	216	340	8	—	564
Osztrovo, GR.	96	3	694	—	—	697
Pachetin, vel Pacsetin, GR.	113	14	822	—	—	836

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Pavlovcze, vel Paulovczi, GR.	89	15	541	—	—	556
Petrovcze, GR.	89	139	416	—	—	555
Petrovcze, GR.	116	—	936	—	—	936
Privina Glava, GR.	39	13	384	—	—	397
Putincze, GR.	95	7	730	—	—	737
Radincze (Male, K.) GR.	68	6	513	—	—	519
Radincze (Welike, Nagy), GR.	84	25	497	—	—	522
Rakovacz, cum Graeci Ritus Monasterio. GR.	62	22	229	11	—	262
Ravanicza, GR.	33	—	169	—	—	169
Remeta (Welika, N.), GR.	56	6	248	—	—	254
Remeta, (Mala, Kis.) GR.	13	3	126	—	—	129
Rivicza, GR.	102	4	801	—	—	805
Shatrincze, GR.	52	164	78	—	—	242
Shishatovacz, cum Graeci Ritus Monasterio, GR.	38	7	368	—	—	375
Shulyom, GR.	113	14	754	—	—	768
Szibacs, v. Szibacz, GR.	66	—	559	—	—	559
Szott, Szoth, RC.	97	598	80	—	—	678
Sztejanovcze, vel Sztojanovcze, GR.	127	5	811	—	—	814
Szubotistye, vel Mishkovcze, GR.	132	—	988	—	—	988
Szuszek, Postae Officio nobilitatus, GR.	197	30	1148	—	—	1178
Szvilosh, GR.	80	3	502	—	—	505
Szvinyarevcze, ECF.	74	494	20	—	—	514
Terpinya, GR.	217	33	1551	—	—	1584
Tompojevcze, ECF.	83	496	17	—	—	513
Tordincze, RC.	150	584	—	688	—	1272
Tovarnik, GR.	78	2	698	—	—	700
Vera, Postae Officium gremio excipit, GR.	90	22	698	—	—	720
Verdnik, privilegio nundinali donatus. GR.	167	—	1068	—	—	1068
Vizich, Vizics, GR.	79	5	524	—	—	529
Vogány, GR.	119	4	1026	—	—	1030

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Bankovcze,	—	—	Margelos,	—	—
Begovina,	—	—	Megyes. v. Megjes	—	—
Beocsin, Monast.	1	17	Opovo, Monast.	1	19
Dobrodol,	—	—	Prailova,	—	—
Cergetek, Monast.		—	Privinaglava, Monast.		—
Glisza,	1	5	Radovancze,	—	—
Glisza,	—	—	Ravanicza, v. Verdnik, Monast.	—	—
Grabovo,	5	46	Remeczko, v. Remeticza, Monasterium	—	—
Hermangrad,	—	—	Remete, Monast.	—	—
Jelencze,	—	—	Selevrencze,	—	—
Ivanczi,	—	—	Shodolovcze,	4	36
Kovesdin, vel Kövesdin, Monasterium,	—	—	Topolya,	—	—
Lanka,	—	—	Verdnik, v. Ravanicza		—
Láz,	—	—	Vissnyevcze,	—	—
Lukovo, vel Lyukovo,		—			

In Sylvis, Montibus, Villis, ac Promontoriis degentes 3600.

Numerat Oppida 15, Pagos 85, Praedia, et Diverticula 28, Incolas 107,550.

Status Personalis Magistratus Provinciae: Vice Comes Ord. 1. Substitutus Vice-Comes 1. Notarius Ord. 1. Vice-Notarius 1. Archivi Registrator 1. Generalis Cassarum Perceptor 1. Vice-Perceptor 1. Particularis Perceptor 1. Exactor Rationum 1. Assessores salarisati 2. Judices Nobil. Ord. 3. Vice-Judices Nobilium 3. Jurassores Ordinarii 3. Fiscalis Ord. 1. Vice-Fiscalis 1. Commissarii Securitatis 3. Transenales 3. Viarum Comissarii 2. Mororum, et Rei sericeae Curatores 2. Cancellistae 3. Casarmarum, et Contractionum Curatores 6. His accedunt Geometra Ord 1. Physici 2. Chyrurgi 6. Obstetrices 3. Locumtenens 1. Castellanus 1.

Supremi Comitis Officio fungitur Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Comes Emericus Josephus ab, et in Eltz, Insignium Ordinum S. Stephani Regis Apost., S. Huberti Regio Bavarici, et Christi, nec non Conceptionis Regio Lusitanicorum Magnae Crucis Eques, S. C. R. A. M. Camerarius, et Actualis Intimus Status Consiliarius.

Ingremiatur Dioecesi Bosnensi, seu Diakováriensi, ac Syrmiensi Canonice unitae.

VARASDINENSIS COMITATUS.

Hungaris Várasd Vármegye, germ. die Warasdiner Gespannschaft, slav. Warasdinská Stolica, croat. Varasdinszka Varmegya, nomen a Castro Varasdin mutuavit. Ad Confinia Hungariae retrusus, Szaladiensis, et Crisiensis Comitatus limites attingit ab ortu; Ad aquilonem et occasum Styriae Ducatui, a meridie vero Zagrabiensi Comitatui conterminus est. Incolas alit Slavos, et Croatas, intermixtis Valachis, Graecis, et Rascianis, nec desideraveris Hungaros, et Germanos, Rem agrariam, et pecuariam diligentissime colentes. Abundat Regio Frumento omnis generis, cumprimis tritico, fructibus, lignis, foeno, pascuis, butyro, melle, pecoribus, et pecudibus. Vina celebriora fundunt Promontoria Viniczensia, et Toplikensia, seu Topliczensia. Inter Thermas nobilissimas reperies Krapinenses, et Toplikenses. Fluvii praecipui Comitatum perfluentes sunt: Dravus, Bednya, Breznicza, Horvaczka, Krapinchicza, Plitvicza, Sassa, Sbily, Szutla, et Vuchelnicza. Minores: Batina, Bednyicza, Blizna, Chernecz, Chernilo, Erpenyicza, Hlevnicza, Jelenschak, Jeszenovecz, Ivanschak, Klemen, Kozlek, Krapina, Lonyicza, Makossina, Ochura, Oratye, Rechicza, Reka, Sarovnicza, Szelnicza, Szvedrosicza, Toplichicza, Tusna, Velika, Verbovecz, Vocha, Zajeda, Zbelyava, et Zlatar. Montes vero: Benák Veliki, Benzegovibregi, Brezovicza, Gosztinye, Gradische, Hajdinovo Zerno, Hersakovbreg, Hochura, Humenecz, Ivanchicza, Kamena Gora, Krap, Kuna Gora, Lugarszkibreg, Maczanovovbreg, Meszarovbreg, Osztrugacha, Ravnagora, Seleznicza, Skerleczovibregi, Tulchevbreg, Urbovecz, Valentin, et Velika Gora. Nec Sylvas desideraveris, inter quas Harina Zlaka, Maczel, Oszredek, Sikara, Tibetina, et Vojszek praecipuae. Caeterum Provincia haec in longitudine ad 10, in latitudine vero ad 4 milliaria diffusa, quatuor absolvitur Processibus: Superiore Campestri, Inferiore Campestri; Superiore Zagoriano, et Inferiore Zagoriano, a situ nominatis; his insunt.

CIVITAS.

VARASDINUM, Várasd, Warasdin, Warasdin, olim Varadinum minus, ad limites Hungariae, et Styriae in loco plano posita, fluvio Dravo alluitur, Castro, propugnaculisque communita parte meridionali. Jura Liberae, Regiaeque Urbis ab Andrea II-do Rege Hungariae, accepisse fertur, munificentia Belae IV. multis aedificiis non insplendidis aucta. Dividitur ea pro Administrationis ratione in Civicam, quae per Magistratum Civicum; et Arcensem Jurisdictionem, quae per Officiolatum Comitis ab Erdöd, velut Arcis ejusdem, ad quam pars quoque Suburbii pertinet, Haereditarii Capitanei exercetur. Superbit Basilica Collegiata Capitulari, una Parochiali S. Nicolao Episcopo sacrata. 2-da Ecclesia S. Viti proprio Sacerdote curato provisa. 3-tia S. Floriani cum adnexo Xenodochio Civico. 4-ta PP. Capucinorum ad SS. Trinitatem cum Monasterio. 5-ta S. Rochi extra Villam longam. 6-ta SS. Fabiani, et Sebastiani extra Villam Novaki. 7-ma Ordinis S. Francisci Provinciae S. Ladislai Regis Hungariae, S. Joanni Bapt. dicata cum advicinato Caenobio. 8-va Monialium S. Ursulae cum Claustro. 9-na B. Mariae Virginis in Caelos Assumptae, olim Paulinorum, nunc usui Litterariae Juventutis relicta. Nec deest Synagoga Hebraeorum. Praebet Sedem Capitulo Collegiato S. Spiritus de Chasma cum 9 Canonicorum actualium Collegio, pro continuo hic Loci residenti. Gymnasio Regio Romano-Catholico majori, et Scholae Capitali Vernaculae. Excipit hospitio Postae Praefecturam, Tricesimae, et Salis Officium. Inter praecipua Urbis aedificia, publica duntaxat, ut sunt: Domus Conventus olim Paulinorum, PP. Franciscanorum, et Monialium S. Ursulae, Praetorium Comitatus, et Civicum, bina item Episcopi, et Capituli Zagrabiensis aedificia, ac Xenodochium Civicum; Platearum vero: Villa longa, croatis Dugi Konecz, versus Zagrabiam; Sancti Viti, Vidovszka Vulicza versus Biszkupecz, Platea Milichkensis, id est Midichku versus Zagorja. Villa Novaki versus Styriam, Villa Vienensis, et Villa Capronczensis sic dictae, notari merentur. Nec desideraveris Fabricas Litargyrii, Cicorelli, et Tibialium, sed cumprimis Tabacae in molis Ivanecz nuncupatis reperibiles, Mercium item Depositoria, et Institutum Philarmonicum novissime coalitum. Horti majores, et elegantiores pro communi Deambulacro deserviunt Comitis Drasskovics, et

Dom. RGC. GR. AHC. Heb. Sum.

Mercatoris Puszt. Caeterum Civitas publico Nobilium Congressu Provinciali, et Nundinis multum inclaruit.

Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
981	8811	13	—	327	9151

OPPIDA.

Klanecz, Klanicz, Klanyecz, oppidum Arci Cognomini subjectum, Monasterio Ordinis S. Francisci Provinciae SS. Crucis maritimo Croaticae, ac Tricesimae Officio inclaruit. RC. 136 679 — — — 679

Krapina, oppidum Conventu Franciscanorum Provinciae S. Ladislai R. H., Thermis, ac nundinis celebratum, Veneratur Familiam CC. Keglevieh Dominum Terrestrem, RC. 141 677 — — 6 683

Petrianecz, Jure Nundinali gaudens, subest Jurisdictioni Comitum Drasskovich, RC. 172 849 — — — 849

Toplika, vel Toplicza, Arci Cognomini subjectum, Juris est Ven. Capituli Zagrabiensis, Thermis nobilitatum. RC. 175 868 — — — 868

Vinicza, Vinea, ad Jurisdictionem CC. Draskovich pertinens, in Styriae Collimitio, Vino nobili clarum. RC. 130 642 — — — 642

PAGI.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Babineez,	50	241	—	—	—	241
Barbara (Sancta, supra Krisovlyan, RC.	30	183	—	—	—	183
Bartholovecz, v. Bartholomaeus (Sanctus), RC.	22	109	—	—	—	109
Battina,	34	169	—	—	—	169
Battina,	94	512	—	—	—	512
Bedekovchina,	108	689	—	—	—	689
Bedenecz,	124	619	—	—	—	619
Bednya, RC.	126	629	—	—	—	629
Bednyicza,	31	152	—	—	—	152
Belecz, vel Bellecz, RC.	35	172	—	—	—	172
Beleczi, vel Belczi,	13	64	—	—	—	64
Beletinecz,	62	309	—	—	—	309
Bella (Sub) vel S. Margaretha, RC.	30	162	—	—	—	162
Belszke Gachicze, vide Gachicze.						
Benkovecz,	46	222	—	—	—	222
Berdo, v. Berdoszello.	28	139	—	—	—	139

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Beretinecz,	82	412	—	—	412
Berlekoszello, v. Berlekovo,	29	142	—	—	142
Besie, vide Bezgan.					
Beszanecz,	18	90	—	—	90
Bezgan, vel Besie cum Tricesimae Officio.	44	217	—	—	217
Bikovecz,	35	173	—	—	173
Biszkupecz, RC.	56	279	—	—	279
Bobovecz,	89	444	—	—	444
Bobovje,	96	474	—	—	474
Bochaki,	28	137	—	—	137
Bojechno,	33	164	—	—	164
Borkovecz,	85	676	—	—	676
Boszura, vel Boszurovecz, vide Paszurovczi.					
Bratkovecz,	18	93	—	—	93
Bregovecz, vel Bregovich, vel Breghi.	42	221	—	—	221
Bresztovecz,	25	128	—	—	128
Brezakoverh,	56	278	—	—	278
Brezje,	30	149	—	—	149
Brezje,	183	898	—	—	898
Brezno,	80	402	—	—	402
Brezova Gora,	64	324	—	—	324
Brodarovecz,	17	86	—	—	86
Budin, vel Budim.	32	164	—	—	164
Budinschina, (Dolna, Gorna)	42	211	—	—	211
Budiszlavecz,	42	225	—	—	225
Bukovecz, (Dolni, Gorni),	116	584	—	—	584
Bulishinecz, v. Vulishinecz,	22	118	—	—	118
Chalinecz,	24	126	—	—	126
Chargovecz, vel Czargovecz,	38	194	—	—	194
Chemehovecz,	37	187	—	—	187
Chernkovecz,	36	182	—	—	182
Chernecz,	32	162	—	—	162
Chernill, vel Cherin,	17	95	—	—	95
Chichkovina,	37	194	—	—	194
Chresnyevecz,	11	57	—	—	57
Chresnyevecz,	221	1148	—	—	1148
Chresnyevo,	41	208	—	—	208
Chret,	46	232	—	—	232
Chret,	95	478	—	—	478
Chret,	44	224	—	—	224

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Crux (Sancta), vide Kris (Sveti),					
Csemetovecz, vide Chemehovecz.					
Czargovecz, vide Chargovecz.					
Czerje,	53	268	—	—	268
Czerje,	37	189	—	—	189
Czerje, (Nebojsze),	32	168	—	—	168
Czerkovecz, vel Czerovecz,	32	162	—	—	162
Czeszlicza,	34	174	—	—	174
Czigrovecz,	102	501	—	—	501
Czvetlin, cum Tricesimae Officio, RC.	62	319	—	—	319
Desinich, Deszenich, RC.	32	164	—	—	164
Dianecz,	30	161	—	—	161
Dobrovchan,	42	219	—	—	219
Dolyani, vel Dolani,	19	98	—	—	98
Domitrovecz,	33	171	—	—	171
Drasse,	30	160	—	—	160
Drusbinecz,	46	238	—	—	238
Druskovecz,	39	199	—	—	199
Druskovecz,	50	251	—	—	251
Druskovecz,	47	239	—	—	239
Dubrava,	16	89	—	—	89
Dubrava,	76	387	—	—	387
Dubravecz,	48	246	—	—	246
Dubravicza,	68	346	—	—	346
Dubravicza,	35	182	—	—	182
Dubrovchan,	16	89	—	—	89
Elias (Sanct. Sz. Illia cum Arce)	110	562	—	—	562
Elisabetha (S., Svata Jalsabeth, vide Szuhodol), RC.	115	593	—	—	593
Erpenya (Kis),	62	324	—	—	324
Erpenya Kis, v. Erpény (Kis)	48	244	—	—	244
Erpenya (Kis),	64	328	—	—	328
Erpenya (Nagy), RC.	116	581	—	—	581
Erpenye, vel Erpenyicza,	42	214	—	—	214
Ervenik,	30	156	—	—	156
Fallinich,	38	198	—	—	198
Filipich,	11	69	—	—	69
Gachicze, (Belszke)	40	206	—	—	206
Gajanecz,	28	149	—	—	149
Galovecz, vel Galovczi	16	96	—	—	96
Gerdicze,	74	376	—	—	376

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Gertovecz,	40	211	—	—	211
Golubecz, vel Goluboveoz,	9	55	—	—	55
Gora,	40	205	—	—	205
Gora,	47	244	—	—	244
Goranecz, vel Gorenecz,	15	86	—	—	86
Gorenecz, vide Goranecz.					
Gorenecz, vel Gorenczi,	80	406	—	—	406
Goricza,	10	65	—	—	65
Goricza (Kamena),	126	649	—	—	649
Gorjakovo,	81	427	—	—	427
Gorussenyak,	11	68	—	—	68
Gothalovecz,	28	156	—	—	156
Grabe,	39	206	—	—	206
Grabrovecz,	40	216	—	—	216
Grabrovecz,	26	146	—	—	146
Granchari,	23	170	—	—	170
Greda,	39	206	—	—	206
Greschevina,	20	120	—	—	120
Gubassevo,	101	528	—	—	528
Gyurkovecz,	70	354	—	—	354
Gyurmanecz, Tricesimae Officio insignis,	68	345	—	—	345
Gyurmanecz,	14	78	—	—	78
Gyurmanecz,	18	94	—	—	94
Hlevnicza,	80	401	—	—	401
Horvatzka,	60	306	—	—	306
Hrasztovecz,	40	218	—	—	218
Hrasztovlyan Hrastovian,	39	202	—	—	202
Hrussevecz,	37	198	—	—	198
Huum, vel Hum,	32	169	—	—	169
Huum,	35	186	—	—	186
Jakopovecz, vel Jakupovecz,	54	279	—	—	279
Jakussevecz,	40	219	—	—	219
Jalesz,	9	56	—	—	56
Jalkovecz,	54	278	—	—	278
Jalsabeth (Sveta), vide Elisabetha Sancta.					
Jalsic,	30	152	—	—	152
Jalssovecz, vel Jalssevecz, (Dolni, Infer.)	43	228	—	—	228
Jalssovecz, vel Jalssevecz (Gorni, Super.)	27	141	—	—	141
Jamno,	38	242	—	—	242
Jarek, (Machkov),	9	59	—	—	59

P A G I.	Dom.	RGC.	GN.	Heb.	Sum.
Jarki,	8	53	—	—	53
Jazbine,	12	74	—	—	74
Jazvine,	48	243	—	—	243
Jelenyák,	6	39	—	—	39
Jelenyák,	46	242	—	—	242
Jelovecz, vel Jeloveczi,	21	119	—	—	119
Jerovecz,	140	709	—	—	709
Jesovecz,	86	439	—	—	439
Jeszenye (Dolne, Infer.)	46	236	—	—	236
Jeszenye (Gorne, Super.) RC.	82	419	—	—	419
Jezero, RC.	81	400	—	—	400
Illia (Sveti), vel Obress. RC.	50	249	—	—	249
Imbrihovecz,	41	209	—	—	209
Juranecz, vel Juranczi.	51	265	—	—	265
Jurketinecz,	49	249	—	—	249
Ivanecz, RC.	133	678	—	—	678
Ivanich,	88	442	—	—	442
Kachkovecz, Kachakovecz),	44	226	—	—	226
Kamenchak, vel Verlyanchicze,	22	126	—	—	126
Kamenicza, RC.	51	267	—	—	267
Kanisa,	17	95	—	—	95
Kapelecz, vel Kapelczi,	9	58	—	—	58
Kasztelanecz,	55	289	—	—	289
Kataricze. vide Kottaricze.					
Kebel,	21	119	—	—	119
Kelemen (Sveti, Szent),	120	605	—	—	605
Kerkanecz, v. Kerkovecz,	16	83	—	—	83
Klenovecz,	97	497	—	—	497
Klenovinszka Vesz,	49	256	—	—	256
Klenovnik, cum Arce, RC.	90	456	—	—	456
Klokovecz.	74	376	—	—	376
Kluch, vel Klyuch,	108	548	—	—	548
Knapich,	7	42	—	—	42
Kneginecz (Dolni, Infer.)	33	176	—	—	176
Kneginecz (Gorni, Sup.) RC.	75	384	—	—	384
Komor,	68	347	—	—	347
Konoba, RC.	169	887	—	—	887
Konschina, RC.	13	78	—	—	78
Konschina (Gorna), vel Konschinszko,	25	136	—	—	136
Konschinszko, vide Konschina.					
Korenyák,	14	80	—	—	80

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Koretinecz,	22	122	—	—	—	122
Kosnicza,	21	119	—	—	—	119
Kosskovecz,	9	56	—	—	—	56
Koszoveszkoszello, vel Koszovechko.	19	105	—	—	—	105
Kosztel, RC.	131	665	—	1	—	666
Kotari,	20	117	—	—	—	117
Kotaricze, v. Kataricze,	68	346	—	—	—	346
Kraiszkavesz, RC.	52	267	—	—	—	267
Kralyevecz, RC.	76	380	—	—	—	380
Krapina, cum Thermis saluberimis, RC.	130	652	—	—	—	652
Krapinicza,	32	175	—	—	—	175
Krapinszke Toplicze, vide Krapina.						
Krassevecz,	15	89	—	—	—	89
Kris (Sveti, Szent),	134	676	—	—	—	676
Kris (Sveti),	36	181	—	—	—	181
Krisanecz,	23	125	—	—	—	125
Krisanczi,	11	67	—	—	—	67
Krisovlyan, c. Arce RC.	45	238	—	—	—	238
Krisovlyan (Supra), vide Barbara (Sancta).						
Kruslyevecz,	16	92	—	—	—	92
Kuchan (Dolni, Infer.)	52	262	—	—	—	262
Kuchan (Gorni, Super.)	54	271	—	—	—	271
Kumur, RC.	110	515	—	1	—	516
Ladanye (Dolne, Inf.)	140	699	—	—	—	699
Ladanye (Gorne, Sup.)	96	486	—	—	—	486
Ladinecz, vide Ledinez.						
Ladislavecz,	30	166	—	—	—	166
Lanchich,	22	126	—	—	—	126
Lazi,	18	103	—	—	—	103
Lazi, vel Vlaze,	21	117	—	—	—	117
Ledine,	32	169	—	—	—	169
Ledinecz,	11	65	—	—	—	65
Lepoglava, RC.	6	39	—	—	—	39
Lestakovecz,	35	180	—	—	—	180
Leszi, vel Naleszi, vide Lazi.						
Lipovecz,	43	224	—	—	—	224
Lobor, RC.	180	901	—	—	—	901
Lokovecz, vide Lukavecz.						
Losan, vide Lusan.						
Lovrechan,	62	317	—	—	—	317
Lovrechan,	39	197	—	—	—	197,

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Lovrechan,	48	249	—	—	—	249
Lugh,	15	88	—	—	—	88
Luka,	22	129	—	—	—	129
Lukassevecz, vel Lukachevecz,	39	48	140	3	9	200
Lukavecz,	9	59	—	—	—	59
Lukovecz,	10	69	—	—	—	69
Lupinyak,	18	103	—	—	—	103
Lusan, vel Losăn,	48	246	—	—	—	246
Mache,v.Machanszko,RC.	138	698	—	—	—	698
Machkovecz,	40	206	—	—	—	206
Machkov Jarek, vide Jarek.						
Maczel,	34	174	—	—	—	174
Madaraszevecz, vel Modoraszovecz.	16	90	—	—	—	90
Majerje,	68	340	—	—	—	340
Marchan,	60	313	—	—	—	313
Margaretha (Sancta), vide Bella (Sub.)						
Marigutich,	8	50	—	—	—	50
Martianecz, RC.	55	289	—	—	—	289
Martinchina, vel Martinschina,	60	302	—	—	—	302
Martinecz, vel Mantinczi,	66	436	—	—	—	436
Martinecz,	50	251	—	—	—	251
Martinczi,	78	396	—	—	—	396
Martissavesz,	11	76	—	—	—	76
Marussevecz, RC.	37	190	—	—	—	190
Melovicza,	18	106	—	—	—	106
Melyan,	50	259	—	—	—	259
Merenye,	38	192	—	—	—	192
Merzlopolye,	39	216	—	—	—	216
Mihovlan, Mihovljan,	30	159	—	—	—	159
Mihovlyan, RC.	172	879	—	—	—	879
Milyan, vel Milyana,	24	136	—	—	—	136
Mirkovecz,	121	604	—	—	—	604
Mlaka (Cherna, vide Cherna Mlaka).						
Modoraszovecz, vide Madaraszovecz).						
Movrache,	38	191	—	—	—	191
Naleszi, vel Leszi, vide Lazi.						
Nebojsze,	12	68	—	—	—	68
Nebojsze Czerje, vide Czerje.						

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Nedelanecz,	76	392	—	—	—	392
Novaki,	35	179	—	—	—	179
Novakovecz,	50	272	—	—	—	272
Nova Vesz,	101	531	—	—	—	531
Novoszello,	43	222	—	—	—	222
Obres, vide Illia (Sveti).						
Ochura,	40	206	—	—	—	206
Orehovecz RC.	48	247	—	—	—	247
Orehovicza,	36	180	—	—	—	180
Ostercz,	74	376	—	—	—	376
Oszechka,	37	184	—	—	—	184
Osztricz, Osztricza, vel Osztri Verh, cum Postae Officio.	64	329	—	—	—	329
Pachetina,	173	872	—	—	—	872
Papinecz,	15	90	—	—	—	90
Passnik,	40	206	—	—	—	206
Paszuroveczi, vel Paszurovecz..	11	74	—	—	—	74
Paulovecz,	31	175	—	—	—	175
Pecze,	35	181	—	—	—	181
Pecze,	11	65	—	—	—	65
Perssa Vesz,	134	684	—	—	—	684
Peschenicza,	27	142	—	—	—	142
Petkovecz,	41	209	—	—	—	209
Petrova Gora,	93	472	—	—	—	472
Petrovszka, vel Petrovszko.	80	406	—	—	—	406
Petrussevecz,	30	160	—	—	—	160
Pihovecz,	7	48	—	—	—	48
Plavecz, vel Plavich,	82	418	—	—	—	418
Plemenschina,	161	815	—	—	—	815
Plemenschina,	20	119	—	—	—	119
Pless,	33	172	—	—	—	172
Plitvicza, Plitivicza,	10	62	—	—	—	62
Pluska (Dolna,) Pluska (Gorna,)	41	209	—	—	—	209
Podbela, vide Bela.						
Podgorje,	56	284	—	—	—	284
Podrute,	14	82	—	—	—	82
Polanczi,	52	268	—	—	—	268
Policze,	68	348	—	—	—	348
Polyana, RC.	46	239	—	—	—	239

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Polyana (Dolna, Infer.)	51	268	—	—	—	268
Polyana (Gorna, Sup.)	30	160	—	—	—	160
Pomperovecz,	3	24	—	—	—	24
Ponikve, vel Punikve,	26	145	—	—	—	145
Poznanovecz,	96	482	—	—	—	482
Prebukovje,	70	356	—	—	—	356
Prechno, vide Prekna.						
Pregrada, RC.	136	698	—	—	—	698
Prekna, vel Prekan,	17	101	—	—	—	101
Prepusztovecz,	8	54	—	—	—	54
Preszechno,	50	255	—	—	—	255
Prigorecz, v. Prigorczi,	42	223	—	—	—	223
Priszlin, RC.	141	718	—	—	—	718
Punique, vide Ponique.						
Proszinecz,	24	124	—	—	—	124
Purga,	67	346	—	—	—	346
Purga,	52	264	—	—	—	264
Puscha,	30	156	—	—	—	156
Pusztodol,	112	561	—	—	—	561
Pusztodol,	21	119	—	—	—	119
Putkovecz,	37	191	—	—	—	191
Putkovecz,	74	372	—	—	—	372
Radakova,	75	380	—	—	—	380
Radoboj, cum Fodinis Sulphureis. RC.	231	1169	—	—	—	1169
Radovan,	15	89	—	—	—	89
Radovecz,	36	182	—	—	—	182
Rakovecz,	35	181	—	—	—	181
Ratkovecz, Radkovecz,	32	126	—	—	—	126
Ravnicze,	27	139	—	—	—	139
Razvor,	172	869	—	—	—	869
Repno,	18	106	—	—	—	106
Repovecz,	21	112	—	—	—	112
Rinkovecz,	56	289	—	—	—	289
Rozgo, RC.	20	121	—	—	—	121
Sabnik, vel Xabnik,	58	297	—	—	—	297
Sarovnicza (M., W.)	118	590	—	—	—	590
Sassa, vel Shassa,	24	142	—	—	—	142
Sbily, (Inf., Super.)	50	268	—	—	—	268
Scherbinecz (D., Gor.)	11	65	—	—	—	65
Seinczi, vel Sinczi, vel Semczi.	29	152	—	—	—	152

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC*	*Heb.*	*Sum.*
Seleznicza,	5	33	—	—	—	33
Semnicza, vel Schemnicza,	105	531	—	—	—	531
Semnicza, v. Schemnicza	80	401	—	—	—	401
Semnicza, vel Schemnicza,	35	196	—	—	—	196
Semovecz, v. Shemovecz,	90	462	—	—	—	462
Shemnicza, vide Semnicza.						
Shusslibreg, Suslibreg,	61	315	—	—	—	315
Sianecz, vide Dianecz.						
Sidichovo,	48	240	—	—	—	240
Sidovinyák,	68	298	—	—	—	298
Sigrovecz, v. Sigrovczi,	13	78	—	—	—	78
Sinczi, vide Seinczi.						
Sinkovicza, (Dol. Gor.)	42	216	—	—	—	216
Skalich,	50	256	—	—	—	256
Skarichevo,	134	698	—	—	—	698
Skrilyevecz,	25	131	—	—	—	131
Spichkovina,	19	118	—	—	—	118
Steffanyecz,	35	185	—	—	—	185
Szalinovecz,	29	156	—	—	—	156
Szeketin,	29	151	—	—	—	151
Szelczi,	50	256	—	—	—	256
Szella (Dol. Gor.) RC.	80	406	—	—	—	406
Szellyanecz, vel Szellyanocz,	10	63	—	—	—	63
Szelnicza,	65	332	—	—	—	332
Szelnik, vel Zelnik,	36	185	—	—	—	185
Szelno,	108	546	—	—	—	546
Szesztrunecz, vel Szesztrunczi,	85	436	—	—	—	436
Szopoth,	24	136	—	—	—	136
Szopoth,	27	148	—	—	—	148
Szrachinecz,	72	368	—	—	—	368
Sztásnyevecz,	37	190	—	—	—	190
Sztermecz, vide Ztermecz.						
Sztipernicza, Ztipernicza,	18	109	—	—	—	109
Sztupinschina,	25	132	—	—	—	132
Szudovchina,	22	122	—	—	—	122
Szuhodol, vel Sveta Jalsabet. RC.	100	601	—	—	—	501

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Szvedrossa,	51	269	—	—	—	269
Szvedrussa,	134	676	—	—	—	676
Szvibovecz,	62	328	—	—	—	328
Tabor (Kis), RC.	156	780	—	—	—	780
Tergovische,	136	689	—	—	—	689
Ternovecz,	26	139	—	—	—	139
Ternovecz,	143	726	—	—	—	726
Tomassevecz,	12	79	—	—	—	79
Tomassovecz,	63	327	—	—	—	327
Toplichicza,	30	154	—	—	—	154
Toplicze Krapinszke, vide Krapina Thermae.						
Trakostyán, Trakostein cum Arce,	131	678	—	—	—	678
Tuhely, RC.	224	1124	—	—	—	1124
Tuhovecz, v. Tukavecz	52	265	—	—	—	265
Turnische,	38	193	—	—	—	193
Turnische,	23	126	—	—	—	126
Tusna, vel Tusno,	94	478	—	—	—	478
Vadina,	42	209	—	—	—	209
Veleskovecz,	42	206	—	—	—	206
Velika,	45	230	—	—	—	230
Velika Vesz,	44	226	—	—	—	226
Velika Vesz,	70	356	—	—	—	356
Verbanczi,	174	871	—	—	—	871
Verbanovecz,	69	349	—	—	—	349
Verbno,	121	612	—	—	—	612
Verhi,	15	89	—	—	—	89
Verhovczi,	16	87	—	—	—	87
Verhovecz, Verhovczi,	14	85	—	—	—	85
Verhovecz, v. Verhovczi	20	116	—	—	—	116
Verlyanchicze, vide Kamenchak.						
Vertlinovecz,	37	198	—	—	—	198
Vertnyakovecz,	70	359	—	—	—	359
Vertnyakovecz,	84	426	—	—	—	426
Vesz,	108	542	—	—	—	542
Vesz, vide Velika Vesz.						
Vesz, vide Klenovinszka Vesz.						
Veternicza,	196	981	—	—	—	981
Vidovecz, RC.	32	162	—	—	—	162
Viletinecz, v. Viletinczi	26	148	—	—	—	148
Vinnagora, RC.	34	195	—	—	—	195
Virje,	36	184	—	—	—	184

	Dom	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Vissanovecz,	42	216	—	—	—	216
Vissnicza (Dol. Al.) RC.	96	488	—	—	—	488
Vissnicza (Gorna, Fel.)	90	456	—	—	—	456
Vissnoevecz, vel Visnyevecz,	9	56	—	—	—	56
Vitesinecz,	5	36	—	—	—	36
Vlaze, vide Lazi.						
Vocha (Dolna, Inf.) RC.	181	907	—	—	—	907
Vocha (Gorna, Super.)	260	1314	—	—	—	1314
Vojnovecz,	60	308	—	—	—	308
Volffgang (Sanct),	46	235	—	—	—	235
Voszichi, vide Vussaki.						
Vranojele, v. Vranojeli,	101	501	—	—	—	501
Vrasjapech,	9	56	—	—	—	56
Vratno,	68	348	—	—	—	348
Vuchilovecz, vel Vuchilovczi,	14	112	—	—	—	112
Vuglovecz,	41	219	—	—	—	219
Vulishinecz, vel Vulishinczi, vide Bulishinecz.						
Vussachi, v. Vusacki,	18	109	—	—	—	109
Xabnik, vide Sabnik.						
Zabok, RC.	19	115	—	—	—	115
Zachretje, RC.	26	144	—	—	—	144
Zajezda, RC.	82	425	—	—	—	425
Zalusie, vel Zalosje,	28	144	—	—	—	144
Zamlacha, v. Zamlache,	32	161	—	—	—	161
Zamlaka,	33	171	—	—	—	171
Zaversse,	92	465	—	—	—	465
Zbelyava, Zbellava,	18	106	—	—	—	106
Zelnik, vide Szelnik.						
Zlatar, RC.	90	664	—	—	—	664
Zlogonye,	104	528	—	—	—	528
Ztermecz,	40	208	—	—	—	208
Ztermecz,	62	319	—	—	—	319
Ztermecz,	54	278	—	—	—	278
Ztermecz, vel Tergovische.	74	379	—	—	—	379
Ztupinschina, vide Sztupinschina.						
Zvetlin, vide Czvetlin.						

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Anna (Sanct.) Eccl.	—	—
Anna (Sanct.) Eccl.	—	—
Antonius (S.) Eccl.		—
Antonius (S.) Eccl		—
Bagaden V.	19	137
Bahumecz, v. Bakumecz	22	146
Banschina V.	10	69
Bansza Goricza V.	—	—
Banszki Dvor Arx.		—
Barichevecz V.	19	159
Bartholomaeus (S.)		—
Battina V.	13	82
Bechandovo,	—	—
Bedovo V.	12	96
Bela,	3	49
Belczi V.	9	64
Belinovo,	—	—
Bellecz,	—	—
Bellecz,	—	—
Bellovár,	7	89
Benedictus (S.)	—	—
Benkovichevo,	—	—
Berzaichev Jarek V.	16	122
Bezavina V.	—	—
Bidrussicza C.	—	—
Bisztricza V.	22	165
Bochedor V.	9	74
Boklichan C.	—	—
Borichovecz V.	—	—
Borje V.	16	119
Borsanecz,	—	—
Boszodovecz V.	14	112
Botkovchine V.	—	—
Brachack C.	—	—
Bresztovecz V.	14	91
Bresztovecz V.	10	89
Brezicze,	5	39
Brezje V.	9	72
Brezki V.	9	69
Brezova V.	13	84
Brezova Raven V.	9	78
Brezovecz V.	9	69
Briszka,	—	—
Brisztovecz C.	—	—
Budeni V.	17	122
Bukevje C.	—	—
Catharina (S.)	—	—
Chanugi V.	9	76
Cherdák,	—	—
Cherin V.	—	—
Cherna Mlaka V.	12	85
Chivrogov Jarek V.	14	92
Chrepinkovecz V.	18	121
Chret C.	—	—
Chret C.	3	49
Crux (S.) Eccl.	—	—
Császarvár, v. Chaszarvár	—	—
Curia Nova, v. Novi Dvori.		
Czebovecz, vel Czebovczi V.	13	96
Czeline V.	16	111
Czerje,	—	—
Czerje C.	4	56
Czerje Nebojsze C.	—	—
Czerovecz V.	19	132
Cziglenicza V.	11	84
Czinderi C.	—	—
Czinkus,	—	—
Czirkvenany V.	17	111
Delovecz V.	12	94
Dersikovecz V.	—	—
Domahovo,	10	75
Donatus (S.) Eccl.		—
Drakovo C.	—	—
Dravicza,	—	—
Drusilovecz C.	—	—
Druskovecz C.	8	84

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Dubrava,	—	—
Dubrava,	3	56
Dugi Verh,	—	—
Dugnyevecz V.	—	—
Dukovecz,	17	113
Elisabetha (S.)	—	—
Erpenya C.	8	92
Fabianus (S.) Eccl.		—
Ferbissincze C.	—	—
Ferkulyevecz V.	10	79
Florian (S.) Eccl.	—	—
Fotczi,	8	64
Gaber,	7	65
Gabrovecz,	—	—
Gachicze Czerszke V.	17	121
Galyuf C.	—	—
Gay,	2	14
Gechki V.	—	—
Gechkovecz V.	8	68
Georgius (S.) Eccl.	—	—
Gerbavecz V.	12	85
Gerdencze. C.	—	—
Gerletinecz C.	—	—
Gertanki V.	13	96
Glodavecz V.	15	106
Glosgye V.	—	—
Godinich,	9	72
Golchev Most,	—	—
Golubo V.	12	86
Golyak,	14	112
Gore,	15	129
Goranczi,	—	—
Gorenecz, Goranecz V.	15	105
Goricza C.	—	—
Goricza (Banszka) V.	11	79
Goricza (Vucha) V.	12	87
Gorkovecz,	12	95
Gosztinye,	17	132
Graberje V.	10	72
Gradische,	9	53
Granicza,	9	68
Gredicze,	—	—
Gregurevecz C.	—	—
Gregurovecz C.	—	—
Groboth,	18	116
Gründorf, vel Zelendvor,		—
Gubasseva C.	—	—
Gyungyek,	—	—
Gyurmanecz,	11	78
Gyurmanecz,	13	94
Habekov Jarek,	4	27
Halische,	—	—
Harina Zlaka.	5	38
Helena (S.) Eccl.	—	—
Hlevnicza,	15	132
Hmelinovbreg,	—	—
Hochura V.	9	78
Horvaczka (Mala)		—
Horvaczka (Velika)		—
Horváth C.	—	—
Horvatichevina,		—
Hoszinkine, vel Huszinecz V.	8	65
Huum,	—	—
Hyaczintovo,	—	—
Jacobus (S.) Eccl.		—
Jalsie V.	13	112
Jarkitissanicha	8	54
Javor,	—	—
Jazvine,	6	49
Jelachich C.	—	—
Jelenyák,	5	39
Jelenschak V.	15	121
Jeszenovecz C.	—	—
Joannes (S.) Eccl.	—	—
Josephus (S.) Eccl.		—
Juranecz, v. Juranczi V.	13	109
Jurichevecz V.	8	69

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Jurinich C.	—	—	Kralyevecz,	7	51
Jurjevczi,	9	74	Krapina V.	17	117
Justus (St.) Eccl.	—	—	Krapinszko V.	8	63
Kachevecz V.	—	—	Kressest V.	8	59
Kalamini,	—	—	Kressovicza,	—	—
Kamenicza, v. Kameniczka Vesz V.	9	75	Krisanke V.	—	—
Kameniczka Poruba V.	8	64	Krisovlyan Mons	64	346
Kapelszki Verh	28	175	Kuchkovczi,	—	—
Kapusztich V.	8	69	Kumrovecz V.	18	131
Kebel,	11	82	Kuratovecz V.	15	111
Kelemen (Sv.) Eccl.		—	Kuseni V.	17	113
Kerlesovbreg,	—	—	Kuzminecz V.	20	123
Kersznarovibregi,		—	Ladislav (Sveti) Eccl.		—
Kikova V.	9	71	Lapor,	—	—
Kladnik,	7	54	Laurentius (S.) Eccl.		—
Klanechko,	10	100	Ledvenicza,	—	—
Klemen v. Klimen C.		—	Legatovecz V.	—	—
Klenicze,	—	—	Lenische,	—	—
Klopcza, v. Klupczi	9	69	Leonard (S.) Eccl.	—	—
Klucharovbreg	—	—	Lepoglava Arx,	—	—
Kluschiczi,	—	—	Lipnicza C.	—	—
Kokotyinak,	—	—	Lipovnik V.	19	146
Kollarovecz,	27	175	Lobor Castrum,	—	—
Komargrad Arx	2	25	Lobor C.	—	—
Komor (Nowi),	—	—	Lonchari V.	10	74
Komor (Weliki),	—	—	Loprat,	—	—
Komoricz,	—	—	Lovinacz Arx	—	—
Koprivnicza V.	11	92	Lovrechan C.	20	189
Korenovo V.	—	—	Lovrenik V.	9	69
Kos V.	—	—	Lovrechaszella C.		—
Koschak V.	8	68	Lugh, V.	6	39
Kossenina,	8	69	Lugi,	6	37
Kosziherbet,	—	—	Lukachevecz V.		—
Koszirep,	—	—	Luke,	10	88
Kosztel,	2	15	Lusan,	15	123
Kosztelina V.	—	—	Máchanszko, v. Mache,		—
Kottar,	9	70	Machkova Vesz V.	11	72
Kovachevecz C.		—	Maczanovecz V.	15	95
Körösköny C.	—	—	Maczel,	10	76
Kraiszko,	—	—	Magdalena (S.) Eccl.		—
			Margaretha (S.) Eccl.		—
			Margechan V.	13	79

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Maria (S.) Eccl.	—	—
Marinecz,	30	212
Marof,	9	79
Marof (Banszki),	2	14
Martianecz Arx	—	—
Martin (S.) Eccl.	—	—
Martinichi V.	6	43
Martinszka Vesz V.	10	68
Mater (S.) Dolor. Eccl.		—
Materovecz V.	11	74
Mellengrad Arx	—	—
Michael (S.) Eccl.	—	—
Mihalyhakov Jarek, V.	10	69
Miliczka,	—	—
Milyana,	6	51
Mindhoffer,	—	—
Mirkovecz V.	15	116
Mirkovecz Castrum		—
Mons (S.) Eccl.	—	—
Moricheveсz V.	10	75
Niczki C.	—	—
Nova Curia, vide Nove Dvori C.	—	—
Novak C.	—	—
Novaki V.	17	112
Novi Dvori, Nova Curia, Neuhof,	18	132
Omnium (SS.) Eccl.		—
Opachnyak,	3	22
Opaszanek,	5	40
Opeka Arx	—	—
Oratje, V.	9	68
Oresje C.	—	—
Ostercz Arx	—	—
Osvechovo,	26	182
Oszonyak V.	—	—
Oszredek,	18	135
Ovchaki,	20	129
Palanovecz C.	—	—
Panlovecz,	4	34
Paloki V.	13	79
Paradis	—	—
Pechechki Verh		—
Perptovibregi,	—	—
Peszek,	—	—
Peter (S.) Eccl.	—	—
Petkov Verh,	9	56
Petoki V.	9	56
Petrovecz C.	—	—
Plessivicza V.	23	154
Podgorje V.	9	69
Podhraschiczani,		—
Poklechan,	—	—
Poklek C.	—	—
Polyana,	15	129
Popovecz,	—	—
Poredje V.	14	94
Posarkovecz V.	—	—
Prassnicza V.	20	176
Prassno C.	—	—
Preprutincza,	—	—
Preszeka V.	10	72
Pretkovecz,	16	131
Pretrsje C.	—	—
Prigorje,	—	—
Prisztava,	—	—
Prisztava C.	16	149
Priversje V.	30	172
Proszenik,	30	172
Proszenik V.	15	107
Puhakovecz C.	—	—
Purga V.	18	96
Purga V.	20	112
Purgaria V.	14	96
Purgaria V.	13	84
Pusztiсz,	12	78
Putkovecz,	11	84
Radakovo,	30	178
Radoboj,	—	—
Rakitovecz V.	19	152
Raven (Brezova) V.	—	—
Razderto, v. Rezderto C.	—	

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Reginovecz V.	19	121
Repno V.	10	74
Resetari V.	17	117
Reszine,	10	85
Retkovecz V.	27	201
Ribne V.	13	79
Richtarich V.	16	105
Rim,	—	—
Riszniak,	—	—
Rochus (Sanct.) Eccl.		—
Rudnichko V.	22	151
Ruklevina,	5	43
Rusznicze,	11	88
Sabacz,	—	—
Sabnik, vel Xabnik V.	15	95
Sarko V.	13	82
Sassinovecz C.	—	—
Schovarich V.	20	136
Sebastianus (S.) Eccl.		—
Selesich V.	19	125
Selimur V.	21	139
Shalovecz Arx	—	—
Siger C.	—	—
Sikad V.	19	122
Simunczi,	18	100
Sipke, v, Sipki V.	11	76
Sipkovecz V.	39	201
Skarichevo C.	21	178
Skernik,	19	109
Spiritus (Sanctus) Eccl.		
Stansich V.	19	127
Stephanus (S.) Eccl.		—
Struczlevo, vel Strucz-levecz V.	14	85
Sumeczi V.	17	111
Surmanecz V.	—	—
Svagel C.	—	—
Szekirische,	—	—
Szekoly,	—	
Szelanecz V.	22	156

	Dom.	Inc.
Szelno,	35	199
Szemlicza, vel Zemlicza V.	18	116
Szlatina,	—	—
Szlopanszka,	—	—
Szmerduch Thermae		—
Szmreche V.	—	—
Szolenicza,	11	86
Szoporna,	8	46
Szovinjak,	—	—
Szovjak V.	—	—
Sztrahinye,	—	—
Sztupa,	—	—
Szudovecz V.	12	96
Szuhodol,	—	—
Szumekantalovo V.	10	75
Szutinszka,	—	—
Szutinszke Toplice, Thermae,	—	—
Szvedrussa C.	—	—
Tabor (Nagy), Cast.	1	10
Tranztok,	3	30
Temovecz V.	—	—
Tergh V.	—	—
Terszki Verh,	—	—
Tersztenik, vel Tresztenik	8	56
Terszteno,	14	94
Tesaki V.	9	68
Thomas (Sanct.) Eccl.		—
Tiszanoviczevibreghi V.	12	84
Tkalczi, V.	—	—
Toplicza V.	—	—
Topolovecz.	—	—
Torussenyák V.	—	—
Trebesh,	19	141
Tres Reges (S.) Eccl.		—
Turnische C.	—	—
Tusztochelo V.	—	—

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Urban (Sanctus) Eccl.		—	Vucha Jama V.	11	78
Varhanovecz V.	22	151	Vuchilchevo,	13	97
Verbina V.	20	146	Vuchkovecz V.	—	—
Verhovichevibreghi	—	—	Vukovczi V.	—	—
			Zabok C.	—	—
Vichaszella,	—	—	Zabok C.	—	—
Vidovecz Arx	—	—	Zachretye Castrum,		—
Vidranczi V.	—	—	Zadravecz,	22	141
Vilyak,	—	—	Zaichev Jarek V.	10	72
Vina C.	—	—	Zaichevo Arx,	—	—
Vinekovina C.	—	—	Zajezda C.	—	—
Vinicza Arx,	—	—	Zatrep,	—	—
Vinicza Mons,	10	74	Zaversje,	4	26
Vinszki Potok V.	—	—	Zdenchari V.	15	119
Visovlje V.	—	—	Zelendvor Cast.	2	48
Vitus (Sant.) Eccl.	—	—	Zemlicza, vide Szemlicza.		
Vocha Dvor C.	—	—	Zlech V.	14	91
Voche Mons,	11	87	Zlusicze V.	13	89
Vogancze V.	11	82	Ztara Vesz,	10	69
Vojnich C.	21	159	Ztermecz,	18	109
Volfgangus (S.) Eccl.		—	Ztermecz,	11	74
Vrankovecz, vel Vrankovczi,	13	94	Ztipernicza vel Sztipernicza.	—	—
Vratno C.	26	155			

In Vicis, Curiis, Villis, Molis, Sylvis, Montibus, ac Promontoriis degentes 9500

Notandum: Locis adjecta Littera C. Curias, V. autem Vicos designat.

Numerat Civitatem Liberam Regiam 1. Oppida 5. Pagos 406. Praedia, et Diverticula 431. Incolas 155;696.

Status Personalis Magistratus Provinciae: Vice-Comes Ordinarius 1. Substitutus 1. Notarius Ord. 1. Vice-Notarius 1. Registrator 1. Generalis Cassarum Perceptor 1. Vice-Perceptor 1. Particularis Perceptor 1. Exactor Rationum 1. Fiscalis Ord. 1. Vice-Fiscalis 1. Judices Nob. Ord. 4. Vice-Jud. Nob. actuales 4. Jurassores Ord. 8. Cancellistae 4. Equatii Inspector 1. Geometra 1. Transenalis Comissarius 1. His accedunt Physici 2. Chyrurgi 8. Obstetrices 2.

Supremus, Isque Perpetuus Comes hujus Provinciae est Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Comes Carolus Erdödy de Monyorokerék, Montis Claudii, et I. Comitatus hujus Perpetuus Comes, S. C. R. A. M. Camerarius, et Actualis Intimus Status Consiliarius, Arcis, Civitatisque Varasdinensis Haereditarius Capitaneus, etc.

Administrator Officii Supremi Comitis: Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Georgius Comes Erdödy de Monyorókerék, Montis Claudii, et I. Comitatus hujus Perpetuus Comes, Arcis Varasdinensis, Civitatisque Ejusdem Nominis Haereditarius Capitaneus, S. C. R. A. M. Camerarius, et Actualis Intimus Status Consiliarius.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi, et Graeci Ritus Catholicorum Crisiensi.

VERÖCZENSIS COMITATUS.

Hungaris Veröcze Vármegye, germ. die Werötzer, vel Werowitzer Gespannschaft, slav. Werecka Stolica, illyris Veroviticzka Varmegyjia, ab oppido Veröcze nomen mutuavit, cum potiori Valponensis olim Comitatus Tractu copulatus, per Dravum Amnem a Provincia Simeghiensi, et Baranyiensi sejungitur parte septemtrionali; ab occasu St. Georgense, a meridie autem Brodense Regimen Confiniarium, et Poseganum Comitatum attingit, Bacsiensi, et Syrmiensi Orae conterminus ab ortu. Praeter Dravum plures numerat minores, quibus Provincia rigatur, fluvios piscosos, ut sunt: Braniuszka, Brana, Breznicza, Csagjavicza (Stara), Cseralje, Jaszlovicz, Kalugyerszka Reka, Karaszicza, Nasziczka Reka, Orahovicza, Pistainicza, Tenye, Vuchicza, et Vuchinszka. Stagna majora insunt ei Jugovácz, Kologyvár, Palacsa. Paludes: Dombe, et Zsiva Insula. Incolae Slavi, et Illyri, quibus se adjunxere Germani quoque, et Graeci, Agriculturam, et Rem pecuariam diligentissime curant. Ager ei fertilis est ubique, ac omni fere frumenti genere abundans, et ubi Campus in Colles elevatur, vitibus quoque luxuriat. Nec desideraveris sylvas, pascua, Thermas, et Accidulas praestantissimas.

Caeterum Provincia haec octo supra decem, et ultra milliaria longa, quatuor, et semi lata, sex continet Processus, a Locis praecipuis denominatos, hi sunt: Veröczensis, Vuchinensis, Nasziczensis, Diakovariensis, Valpoensis, et Essekiensis. In his reperiuntur:

CIVITAS.

ESSEKINUM, Eszek, Esseg, Ossik, Urbs Libera Regia, et Regni Slavoniae Metropolis, loco plano, et paludoso prope ad Dravi, et Danubii confluentes resedit, Ponte super paludibus longe, lateque diffusis ad unum incirca milliare strato, quem Turca Anno 1560. opera viginti mille Christianorum communiverat, et haeros ille incomparabilis Nicolaus Zrinyi Anno 1664. incenserat, destruxeratque, quive jussu Barbari per Christianos mox undique compulsos multo labore intra breve tempus iterum restitutus est, olim non incelebris. Fuit ea Barbarorum potestati subjecta usque ad Leopoldi I-mi tempora, Anno tandem 1687. 29. Septembris post perpessas multiplices Bellorum vicissitudines ad legitimum Regem suum rediit, mox privilegiis, ac libertatibus aucta, et sub moderno Francisco Augusto in Anno 1809. 23 Martii Liberae, Regiaeque Urbis axiomate donata. Fortalitium 2-dae Classis Anno 1712. erectum fortissimum est, multis, iisque praealtis moeniis munitum, trans Dravum oppositi propugnaculi fortitudinem egregie augens. Consistit Urbs e Superiore (Felsö Város), et Inferiore (Alsó Város) olim Mursa vocitata, Suburbiis item, ac Allodiis, in quadrantes subdivisa, suis quadrantum Magistris, ordineque peculiari Incendiario, provisa. Splendescit Ecclesia Praesidiali, una Parochiali S. Michaeli Archangelo dicata, tota Urbe antiquissima. 2-da Aede sacra Nominis B. Mariae Virginis Parochiali. 3-tia SS. Apostolorum Petri, et Pauli itidem Parochiali. 4-ta PP. Franciscanorum Provinciae Capistranae cum advicinato Claustro. 5-ta PP. Capucinorum cum Monasterio. 6-ta Graeci Ritus non Unitorum Parochiali. Adsunt et Sacella R. Catholica bina ad S. Rochum, tertium B. Mariae Virginis ad nives, quartum ad S. Annam. Praebet Sedem Supremae Praefecturae militari, et Fortalitii Commendanti, ac Campestri Belli Commissariatui, Annonario item Militari, et Geometricae, Navalique Praefecturae (Artillerie-, Genie-Commando). Excipit Domicilio Postae Praefecturam, cum Cambiatura Currus Diligentiae, Comissariatum Provincialem, et

Serici Culturae Camerale Inspectoratus Officium. Inest Ei insuper Gymnasium Regium R. Catholicum majus, Schola Capitalis una, et in Suburbiis ternis totidem triviales, nec non Graphidis Schola celebris cum suis Magistris, et Typographia privilegiata insignis, Graeci quoque non Uniti Ritus suo gloriantur Instituto Litterario. Inter splendida Urbis hujus aedificia, publica etiam, ut sunt Casarma Generalatus amplissima, Vigiliae Capitales, Domus Geometrica (Das Ingenieur-Haus), Domus pro Officialibus Militaribus neo errecta (Officirs-Pavillon). Praetoreum Civicum, et binae Comitatus Domus referuntur. Inter Fora Urbis, Praesidii (Parade-Platz) Forum princeps est. In Allodiis Xenodochio Civico contiguus hortus peramplus publicus civicus, longe, lateque celebratus, qui opacis arborum seriebus, ac dedaleis etiam ambagibus consitus, Domo Jaculatoria insigni, Diversorio item amplo, saltibus, et choreis idoneo, pyramidario denique artificioso instructus est, diversissimarum Distractionum publicarum occasionem offerens amplissimam, gratissimamque, ambulacra praebet amoenissima. Reliqua Urbis inter Ornamenta refertur militia Civilis, hic bene organisata, constans e quatuor Centuriis militiae Pedestris, quarum duae Centuriae, seu una Divisio constituit Venatorum (Das Jäger-Korps), aliae duae Civilem militiam (die Bürgermiliz), dictam, — item tribus Cohortibus Equestris militiae Hussarorum, Uhlanorum, et Dimacharum, quarum singula Centuria, Cohorsque praeter Officiales requisitos suo gaudet Capitaneo, tota autem Phalanx Pedestris, et Corpus Equestre suis supremis Vigiliarum Praefectis; Universae vero huic militiae e sexcentis Capitibus coalescenti praeest Colonellus Urbis Judex, quae sub bello cumprimis Gallico in Anno 1809, militia Praesidiaria cuncta contra hostem educta, quaevis militaria negotia sola perficiendo, in hoc, et vicino Praesidio, ac remotis pulverariis turribus excubias, vigiliasque agendo, Transportus denique aerariales universos ad designatas stationes sumptibus propriis eques promovendo, egregia, utiliaque praestitit servitia. Congressus Nobilium Provinciales, qui hic celebrantur, Commercium ingens illud, quod cum Turcicis sibi vicinis Ditionibus fovet, ac Nundinae, quae per Annum quater instituuntur, Urbem reddunt non parum illustrem.

Dom. RGC. GR AHC. Heb. Sum.

Magistratus Interior Civicus consistit Judice, Capitaneo, et Senatoribus quinque
1789 8641 2371 26 39 11077

OPPIDA.

Csagjavicza, vel Chagjavicza, Tsagjavich, Juris est Familiae Baronum Brandau, privilegio nundinali provisum. RC. 185 1271 — — — 1271

Dalya, ad Dominationem Archi-Episcopi, et Metropolitae Ecclesiae Orientalis Graeci Ritus non Unitorum Carloviczensis pertinet, Nundinis insigne. RC. GR.
561 815 3061 5 — 3881

Diakovarinum, Diakovar, Deakovár, oppidum Episcopale ad Vuka amnem situm, praebet Sedem Episcopo *) cum octo Canonicorum actualium Collegio, Anno 1239. fundato, Barbariae Turcarum 1463. exstincto, postliminio sub piae memoriae Imperatrice Maria Theresia in Anno 1773. restituto, ac sub Regiminibus Augustorum Josephi II-di, et moderni Francisci I-mi ad hunc numerum aucto. Excipit hospitio Seminarium Cleri Junioris, Deficientium Sacerdotum, et Lyceum Episcopale 1807. huc introductum; Superbit Basilica Cathedrali, et Ecclesia Parochiali ad omnes Sanctos, Schola Capitali R. Catholica, Postae Officio, ac Nundinis nobilitatum. 347 2046 — — 4 2050

Erdöd, Castro, a quo Illustris Familia Pálffy, Titulos, et Insignia sua repetit, subjectum. RCF. GR.
126 377 456 — — 833

Ferichancze, Fericsancze, Juris Nobilis Familiae Mihalovich, privilegio gaudet nundinali. RC.
151 986 20 2 11 1019

Miholácz, (Szok), potitur privilegio Nundinali Jurisdictioni Familiae L. B. Brandau subjectum. RC.
327 2119 5 — — 2124

Miholácz, (Rátz), privilegio nundinali donatum.
70 15 421 — — 436

Moszlavina, cum privilegio nundinali, Dravo fluvio vicinum. RC. 177 1239 — — — 1239

---

*) Praeest Dioecesi Bosnensi, seu Diakovariensi, et Syrmiensi Canonicae unitae Illustrissimus, ac Reverendissimus Dominus Emericus Carolus Raffay.

OPPIDA. *Dom. RGC. GR AHC. Heb. Sum.*

Naszicz, Nashitz, Ditionis est Familiae Comitum Pejachevich, Ordine Religioso S. Francisci Provinciae Sancti Joannis Capistrani, atque Nundinis illustratum. RC. HS.
133 798 13 1 68 880

Orahovicza, ad Jurisdictionem Nobilis Familiae Mihalovich pertinet, Nundinis celebratum. RC. GR.
225 1239 260 — 34 1533

Petriavcze, Petrievce, Petrianecz, Petrovitz, cum privilegio Nundinali, veneratur L. B. Brandau Dominum Terrestrem. RC. 299 1961 7 — 2 1970

Podgorach, Podgoracs, oppidum. RC.
136 876 9 4 6 895

Szlatina, privilegio Nundinarum potitur. GR.
124 156 621 — — 777

Therezovacz, Juris Nobilis Familiae Jankovich, Nundinis non ignotum. RC. 139 878 22 1 6 907

Valpo, olim Valpovár, prope Dravum, sub Jurisdictione L. B. Caroli Brandau, Castro, a quo Comitatus condam Valponensis denominationem habuit, subjacens, nundinis clarum. RC. 479 2392 — — 7 2399

Veröcze, Werowitz, Werowititz, olim Verucia, propugnaculum condam communitum, a quo Comitatus denominationem mutuavit; Juris est Familiae Comitum Pejachevich, Conventu Religioso Ordinis S. Francisci Provinciae S. Ladislai Regis Hungariae, atque Nundinis insigne. RC. GR. HS. 588 3951 69 2 39 4111

Vuchin, privilegium habet Nundinale Dominio Nobilis Familiae Jankovich, subjectum. RC. GR.
157 511 568 — — 1079

PAGI.

	Dom.	RGC.	GR	AHC.	Heb.	Sum.
Almás, RC.	139	676	124	—	—	800
Antonsdorf, v Antunovacz. aut Kappan,	49	280	—	—	—	280
Bacsevacz, v. Bechavacz,	52	349	—	—	—	349
Bakichi, v. Bakits,	112	469	176	—	—	645
Balincze,	27	2	214	—	—	216
Bankovcze,	38	213	—	—	—	213
Barre,	42	13	227	—	—	240
Bazic,	71	227	193	—	—	420
Bazie,	62	386	—	—	—	386

Bechavacz, vide Bacsevacz.

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Beketincze,	58	218	112	—	—	330
Benichancze, Benicsancze, ECF.	117	688	—	—	—	688
Bielo, Berdo, GR.	272	15	1805	—	—	1820
Bisztricza, vel Bisztricze,	32	187	—	—	—	187
Bisztrincze, ECF.	107	618	—	—	—	618
Bizovacz, RC.	172	1104	—	—	—	1104
Blasje (Sveto) Blaxje,	39	—	236	—	—	236
Bochkincze, Bocskincze, ECF.	39	216	—	—	—	216
Boczanyevcze, Bocsanjevcze, ECF.	119	718	—	—	—	718
Bokane,	59	—	354	—	—	354
Boksich, v. Bokasich,	121	760	—	—	—	760
Boroevcze,	23	51	76	—	—	127
Borovik,	15	12	69	—	—	81
Borovo, v. Borova, GR.	123	79	698	—	—	777
Borovo, GR.	270	7	1864	—	—	1871
Brachevcze, vel Bracsevcze, GR.	52	14	282	—	—	296
Breznicza,	59	—	326	—	—	326
Breznicza,	42	239	1	—	—	240
Brezovicza,	76	459	—	—	—	459
Brezovlyani,	21	118	—	—	—	118
Brogyancze, Brodjancze, RC.	162	1026	—	—	—	1026
Buchetina, vide Busetina.						
Bucsje,	23	—	140	—	—	140
Budanicza, GR.	95	14	524	—	—	538
Budincze, GR.	224	—	1504	—	—	1504
Budrovacz,	32	183	—	—	—	183
Budrovcze, ECF.	247	1665	—	—	—	1665
Bukovicza, (Dolna, Inf.)	46	4	268	—	—	272
Bukovicza (Gorna, Sup.)	59	28	296	—	—	324
Bukovicza (Nowá, Uj,) RC.	96	322	268	—	—	590
Bukovicz, RC.	139	878	3	3	3	887
Busetina, vel Transetina.	153	992	—	—	—	992
Chahincze, v. Csacsincze,	52	18	290	—	—	308
Chamagaevcze, vel Csamagaevcze. ECF.	79	480	—	—	—	480

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Chenkovo, Csenkovo,	52	293	—	—	—	293
Chepin, vel Csepin, ECF. GR.	254	241	1704	—	—	1945
Cheralye, Cseralie,	69	431	—	—	—	431
Csacsincze, vide Chahincze.						
Csamagaevcze, vide Chamagaovcze.						
Csenkovo, vide Chenkovo.						
Csepin, vide Chepin.						
Cseralie, vide Cheralie.						
Csermosnyak, vide Czermosnyak.						
Czabuna,	52	81	220	—	—	301
Czerkvari, Czerkvare,	2	14	—	—	—	14
Czermosnyák,	46	68	199	—	—	267
Czernacz, vel Csernacz, RC.	99	565	206	—	—	771
Czernkovcze, Cserukovcze, ECF.	79	442	—	—	—	442
Detkovacz,	37	184	40	—	—	220
Dobrovich, Dobrovics,	42	—	238	—	—	238
Dobszin, Dopsin, GR.	88	—	488	—	—	488
Dolcze,	27	173	—	—	—	173
Dragotin, ECF.	29	178	—	—	—	178
Drenovacz, GR.	69	52	328	—	—	380
Drenye, RC.	70	403	—	—	—	403
Dugoszello,	93	596	—	—	—	596
Duszluk,	69	164	289	—	—	453
Forkussevcze, ECF.	49	276	—	—	—	276
Gachische, GR.	73	39	397	—	—	436
Gacsische, vide Gachische.						
Gáth,	96	568	—	—	—	568
Gausincze, Gashincze, ECF.	100	573	—	—	—	573
Gazje,	48	—	287	—	—	287
Georgius (Sanctus), Sz. György, Gyuragy (Sveti), ECF.	149	898	—	—	—	898
Golenich,	32	2	274	—	—	274
Golincze, ECF.	114	699	—	—	—	699
Gorjan, Civitas olim Gara, RC.	225	1260	1	—	—	1261
Gradacz,	149	931	—	—	—	931
Gradacz,	35	3	276	—	—	279
Gradina, RC.	113	648	—	—	4	652

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Gvozdanszko,	41	211	—	—	—	211
György (Szent), vide Georgius (Sanctus).						
Gyurgyancze, ECF.	96	522	—	—	—	522
Gyurisich,	19	98	—	—	—	98
Habianovcze, ECF.	145	876	—	—	—	876
Harasztin, HC.	121	3	—	729	—	732
Harkanovcze, vel Herkanovcze,	43	1	254	—	—	255
Harkanovcze, RC.	159	1014	—	—	—	1014
Herkanovcze, vide Harkanovcze.						
Hum, Hum Város, GR.	42	18	231	—	—	249
Huszarevcze,	51	3	358	—	—	361
Jasen, Jaszen,	46	4	306	—	—	310
Josefsdorf, Josephina, olim Kravicza.	51	314	—	—	—	314
Jossava (Nowa, Joshava),	35	213	—	—	—	213
Jossava (Stara, Vetus),	39	236	—	—	—	236
Ivanovcze,	83	436	1	—	—	437
Ivanovcze,	90	499	—	—	—	499
Kapelna, GR.	148	—	896	—	—	896
Kapincze,	45	268	—	—	—	268
Kappan, vide Antonsdorf.						
Kerssincze, Kershincze,	46	274	—	—	—	274
Kessincze,	97	556	—	—	—	556
Klisza,	60	364	—	—	—	364
Klokochak, vel Klokocsak,	29	164	—	—	—	164
Klokochevacz, vel Klokocsevacz,	69	423	2	—	—	425
Kometnik, GR.	59	—	336	—	—	336
Kondrics, Kondrich,	24	124	—	—	—	124
Koprivna,	49	—	282	—	—	282
Koritna, ECF.	99	568	—	—	—	568
Kornyas,	28	4	186	—	—	190
Koszka, Koshka, ECF.	149	912	—	—	—	912
Kozicza, vel Kozicze,	70	304	124	—	—	428
Krajna,	24	132	—	—	—	132
Krasskovich,	49	282	—	—	—	282
Kravicza, ECF.	25	154	—	—	—	154
Kravicza, vide Josefsdorf.						
Krijava, (Nowa,) Krijava, (Stara,) GR.	68	—	391	—	—	391

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Kuchancze, vel Kutyancze,	26	52	102	—	—	154
Kuchancze, Kutyancze, GR.	149	139	788	—	—	927
Kunissincze, Kunishincze,	127	798	—	—	—	798
Kuszonye (Dolne, Alsó),	39	231	—	—	—	231
Kuszonye (Gorne, Fel.)	36	201	—	—	—	201
Kutovi,	53	22	298	—	—	320
Kuzma,	51	—	312	—	—	312
Lachich, vel Lacsics, Laczich, ECF.	119	728	—	—	—	728
Ladimirovcze, ECF.	143	901	—	—	—	901
Ladislav (Sveti), HC.	107	5	—	618	—	623
Lapovacz, ECF.	64	385	—	—	—	385
László (Szent), vide Ladislav.						
Lipovacz (Dolni,) Lipovacz (Gorni,)	62	—	369	—	—	369
Liszichine, Liszicsine,	65	402	—	—	—	402
Losan, vel Lozan,	79	474	—	—	—	474
Lukáts (Sz., Lukach), RC.	37	207	—	—	—	207
Lukavacz, GR.	64	—	384	—	—	384
Macute, vel Maczute,	78	1	439	—	—	440
Majar, GR.	56	18	328	—	—	346
Marianchacze, Marjancsavcze, ECF.	29	178	—	—	—	178
Mariancze. RC.	174	1089	—	—	—	1089
Martin,	39	236	2	—	—	238
Martincze, ECF. GR.	99	314	296	—	—	610
Martinpotok,	17	101	—	—	—	101
Mataruge,	9	54	—	—	—	54
Medincze,	88	480	—	—	—	480
Melyani, Melyane,	39	96	100	—	—	196
Melyani, Melyane,	35	—	209	—	—	209
Merzovich, ECF.	88	513	31	—	—	544
Miklouss, GR.	71	206	220	—	—	426
Milyevczi, v. Milyevcze,	38	222	—	—	—	222
Mlaka (Sucha), vide Suha Mlaka.						
Motichina, vel Moticsina, (Dolna),	89	809	—	—	—	809
Motichina, vel Moticsina (Gorna),	24	5	190	—	—	195

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Musich, ECF.	49	294	—	—	—	294
Naberdje, Nabergje (Dolne, Infer.) Naberdje, Nabergje (Gorne, Sup.) GR.	117	162	560	—	—	722
Nankovacz,	46	—	268	—	—	268
Nárd, ECF.	89	552	—	—	—	552
Naudovacz, GR.	53	—	319	—	—	319
Noszkovcze, vel Noszkovczi,	68	397	—	—	—	397
Novaki,	74	148	282	—	—	430
Novoszello,	7	33	—	5	—	38
Obradovcze,	8	—	54	—	—	54
Oressacz,	79	356	100	—	—	456
Osztrosznicze,	32	187	—	—	—	187
Paljevina,	38	221	—	—	—	221
Paucsje, v. Poucsje, GR.	61	—	372	—	—	372
Peselich, v. Peselich,	109	38	625	—	—	663
Perkovcze,	47	262	—	—	—	262
Piskorevcze, RC.	207	1343	—	—	—	1343
Pistana (Dol., Alsó), GR.	62	—	392	—	—	392
Pistana (Gorna, Felsö),	47	—	281	—	—	281
Pivnicze, Pivincze,	15	93	—	—	—	93
Podgaicze, RC.	98	617	—	—	—	617
Podgorje,	37	2	225	—	—	227
Poganovcze, GR.	53	9	296	—	—	305
Popovacz,	49	—	307	—	—	307
Porecs, vel Porech, ECF.	30	168	—	—	—	168
Potnyanje, Podnianje,	47	180	93	—	—	273
Potochani, v. Potocsani,	30	2	212	—	—	214
Poucsie, vide Paucsie.						
Predrievo, Predievo,	79	481	—	—	—	481
Predrievo,	62	364	—	—	—	364
Preslatincze,	48	226	45	—	—	271
Pribissevacz (Dolni,) Pribissevacz Gorni,)	46	241	—	—	—	241
Pridvorje, ECF.	62	326	31	—	—	357
Punitovcze, RC.	96	596	—	—	—	596
Pussina, v. Pushina, GR.	94	—	576	—	—	576
Radikovcze, RC.	86	490	—	—	—	490
Radossavcze,	10	51	—	—	—	51
Rainopolye,	14	85	—	—	—	85
Rakitovicza, ECF.	112	643	—	—	—	643
Ratkovdol, Radkovdol,	39	222	—	—	—	222

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Razboische,	65	369	20	—	—	389
Rétfalu (Magyar, Hung.) HC.	125	25	—	742	—	767
Rétfalu (Németh, German.) ECF.	119	689	2	11	9	711
Rezovacz,	43	22	232	—	—	254
Riecsan, vel Riechan,	33	—	241	—	—	241
Rienczi,	24	—	198	—	—	198
Russa'ne, Russani,	111	760	—	—	—	760
Ság, vel Shág, ECF.	42	240	—	—	—	240
Saptinovacz, Shaptinovacz,	129	818	—	—	—	818
Selcsin, vide Zelcsin.						
Sirokopolye,	49	278	—	—	—	278
Stipanovecz, vel Stipanovcze.	48	256	—	—	—	256
Suha Mlaka,	95	602	—	—	—	602
Sumecse, Sumegye.	16	94	—	—	—	94
Susthine, Shustine, v. Sussnye,	17	5	98	—	—	103
Suto Berdo, vel Xuto Berdo.	59	109	201	—	—	310
Szarvas, RC.	140	856	12	—	8	876
Szatnicza, ECF.	119	698	—	—	—	698
Szatnicza, vel Szanicza, ECF.	79	481	—	—	—	481
Szekulincze, GR.	82	—	512	—	—	512
Szelchin, vel Zelchin, Zelcsin,	59	368	—	—	—	368
Szelcze, ECF.	142	907	—	—	—	907
Szemelcze. RC.	139	842	—	—	—	842
Szemerdich, vel Szemerdics,	25	—	215	—	—	215
Szeona,	40	241	—	—	—	241
Szladoevcze, vel Szladoevecz, RC.	104	655	—	—	—	655
Szlatinik, ECF.	93	567	1	—	—	568
Szlivossevcze, Shlivoshevcze, RC.	99	602	—	—	—	602
Szlobodna Vlast,	72	126	302	—	—	428
Szmude,	49	—	279	—	—	279
Szopje, RC.	172	995	164	—	—	1159

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Sztarin,	37	204	—	—	—	204
Szvetoblaxje, vide Blasje.						
Tenya, vel Tenye, ECF. GR.	382	420	2016	14	—	2450
Ternava, RC.	68	398	—	—	—	398
Tiborjancze,	59	336	—	—	—	336
Tomassancze, ECF.	89	527	—	—	—	527
Turanovacz, Thuranovecz,	86	489	—	—	—	489
Turnaschicza, RC.	48	269	—	—	5	274
Város, olim Ujvár, RC.	64	384	—	—	12	396
Város, (Hum) vide Hum.						
Vaska,	92	590	—	—	—	590
Veliskovcze, ECF.	90	542	—	—	—	542
Verbicza, RC.	89	532	—	—	—	532
Viljevo, RC.	281	1788	—	—	—	1788
Viljevo,	36	212	—	—	—	212
Vinogradcze,	40	262	—	—	—	262
Viskovcze, ECF.	139	884	8	—	—	892
Vranyessevcze,	49	284	—	—	—	284
Vuchevcze, Vucsevcze,	49	126	168	—	—	294
Vuka, Postae Officio insignis, ECF.	80	496	—	—	—	496
Vukojevcze, Vukoevcze	102	629	—	—	—	629
Vukoszavlyevicza,	171	1092	—	—	—	1092
Xutoberdo, vide Sutoberdo.						
Zdencze, Zdenecz,	96	557	55	—	—	612
Zdencze,	36	217	—	—	—	217
Zelcsin, vide Szelcsin.						
Zolyan,	59	355	—	—	—	355

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	*Inc.*
Antunovacz,	14	78
Bosszilovacz,	—	—
Breznicza,	—	—
Chemernicza, Csemernicza,	5	28
Chitluk, Csitluk	—	—
Crux (Sancta) Eccl.	—	—
Csarda,	1	4
Czaglia,	—	—
Dervanicza, Derzanicza	—	—
Drekovo,	—	—
Georgius (S.) Eccl.	—	—
Jossava,	—	—
Kalugyeri,	—	—
Kalugyeri,	—	—
Kigyós,	—	—
Klissa,	1	11

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Kologyvár,	—	—	Peter (Sanctus) Eccl.	—	—
Magadinovacz,	—	—	Rugovacz,	—	—
Majeri, Allodia Suburb. Essek; vide sub Essek Civitate.			Stermibrieg,	—	—
			Szenkovczi,	8	51
			Szladoevcze,	—	—
Mariendol,	7	86	Tajnovacz,	—	—
Millinacz,	—	—	Trinitas (SS.) Eccl.	—	—
Naudovacz,	—	—	Xiva, vel Zsiva Insula, vide sub Veröcz Comitatu.		
Palacsa,	—	—			
Palilula,	1	8	Zvecsevo, Zvechevo	2	30

In Villis, Sylvis, Montibus, et Promontoriis 4260.

Numerat Liberam Regiam Civitatem 1, Oppida 17, Pagos 231, Praedia, et Diverticula 33, Incolas 148,123.

Status Personalis Magistratus Provinciae: Vice Comes Ord. 1. Substitutus Vice-Comes 1. Notarius Ord. 1. Vice-Notarii 2. Archivi Registrator 1. Generalis Cassarum Perceptor 1. Vice-Perceptor 1. Particularis Cassarum Perceptor 1. Assessores salarisati 2. Judices Nobilium Ord. 4. Vice-Judices Nobilium 4. Jurati Assessores Ordinarii 3. Fiscalis O. 1. Vice 1. Exactor Rationum 1. Commissarii Securitatis 3. Cancellistae 5. Geometrae 2. Casarmarum Inspectores 6. Mororum Inspectores 2. Praejuncturarum Comissarius 1. His accedunt Physici 2. Chyrurgi 6. Obstetrices 3. Locumtenens 1. Vigiliarum Magister 1. Castellanus 1.

Supremi Comitis Officio fungitur Illustrissimus Dominus Emericus Lányi de Kiss-Szanthó, S. C. R. A. M. Camerarius, Inclytae Tabulae Districtualis Partium Regni Trans-Tibiscanarum Praeses, etc.

Ingremiatur Dioecesi Quinque-Ecclesiensi, et Zagrabiensi, Bosnensi item, seu Diakovariensi, et Syrmiensi Canonice unitae.

ZAGRABIENSIS COMITATUS.

Hungaris Zágrab Vármegye, germ. die Agramer Gespannschaft, slavis Zagrabska Stolica, croatis Zagrebechka Vár-

megjia, nomen a Castro Zabragy, nunc Urbe Zagrabiensi sortitus, a septemtrione Carnioliam, et Varasdinensem Provinciam attingit, Crisiensi Comitatui ab ortu conterminus; a meridie Regiminibus Confiniariis Banalibus Primo, et Secundo, Szluinensi item, et Ogulinensi clauditur; Litorali Commerciali, et Carnioliae Parti ad occasum contiguus. Est omnium Croatiae Comitatuum extensione sua maximus, qui ab oriente inde a fluvio Lonya, qui limes ejus est, in occasum usque ad Litorale Hungaricum, et respective Mare Adriaticum procurrens, 32 prope milliaria longitudine adaequat, latitudine in parte quidem orientali supra 10, alibi 7, 4. et 2 explens. Amplissima haec Regio, quae jam montibus horrescit, jam etiam planitie mitigatur, Incolas nutrit Croatas (Slavos) intermixtis Rascianis, et Graecis sanos, et fortes laborum patientissimos, reique agrariae studiosissimos; Nec desideraveris inter Nobilitatem, et honoratiores hungaros quoque, et germanos. Abundat omnis generis Frumento, Leguminibus, fructibus, cumprimis fagopyro, ac feris; Nec desunt ei Sylvae, inter quas Dragonich, et Zakamini praecipuae, Pascua item pecorum, pecudumque gregibus alendis commodissima. Vinum, quod fundunt Colles vite obsiti, prout soli conditio variat, jam nobilius, jam et vilius est, Processu Savano, cujus Incolae frumenti magis, quam vini culturae impendunt operam, et eapropter defectu vinearum laborant, excepto. Fluvii majores, et navigabiles Comitatum hunc decurrentes sunt Savus, et Colapis piscium ferax. Minores Lonya, Lonyicza, Szuszicza, Odra, Kupchina, Krapina, Kamnicza, Koznicza, Dobra, Rezina, Chabranka, Buna, Lekenik, Lekneno, Ribnicze, Sztupno, Chernecz, et Zelina. Montes reperies Okich, Pech, et Plich, seu Pliss, Capella Velika (das große Gebürg), Jeleina, et Jelenyak. Memoratu dignae sunt Accidulae Jamniczenses intra Zagrabiam, et Carolostadium ad Colapim medium tenentes, olim sub Romanis florentes, ex post injuria temporum intercidentes, tandem collatis benevolis oblatis restaurari coeptae, ubi perfectae fuerint, nullis secundae. — Porro sub Montibus Okichensibus in oppido privilegiato Zamobor haud contemnendae Cupri Fodinae, denique Thermae Ztubiczenses, per Maximilianum condam Verhovácz Episcopum Zagrabiensem magnis impensis restauratae, omnibusque commoditatibus provisae. Reperitur in gremio Comitatus trans Savum situs Campus Turopolya, cujus Communitas Nobilis Comite Terrestri, qua

Ordinario Causarum Judice, et Magistratu Nobili gaudens, in casu necessitatis propriis sumptibus contra hostem insurgere obligatur. Sex caeteroquin Provincia haec absolvitur Processibus: Zagrabiensi, seu Centrali, S. Joannis, Savano, Cis-Colapiano, Trans-Colapiano, et Montano, a situ denominatis. His insunt:

CIVITAS.

ZAGRABIA, Zágrab, Agram, Zagreb, antiquis Castrum Zabragg, (ut et Mons Graecensis Zagrabiensis) prope fluvium Zova, nunc Savum dictum, sita, Regni Croatiae Metropolis, amoeno, hilarique campo resedit a septemtrione montibus cincta non minus, ac ab occidente; ad meridiem, et orientem nobilissima planitie circumclusa; Axiomate Liberae, Regiaeque Urbis sub Bela IV. Anno 1242. est donata, plurimisque privilegiis locupletata. Dividitur ea per interluentem fluvium Medveschak, super quem Pons muratus (sanguineus dictus) exstructus conspicitur, ex vicino Monte Medved, in quo Arx antiquissima cum Capella S. Jacobo dicata adest, decurrentem, in Liberam Regiam, sive Superiorem, Incolis Gornyi Város, quibusdam Mons Graecus; et in Capitularem, seu Inferiorem, Incolis Dolnyi Város, seu Kaptulum nuncupatam. In hac, quae ex Area Capitulari, et nova Villa consistit, Capitulum suam exercet Jurisdictionem; Civium proin Areae Capitularis, ac Novae Villae Incolarum, praerogativis certis, et privilegiis per S. Ladislaum Regem collatis, Ejusque Successores Emericum, Andream 2-dum, Stephanum 4-tum, et alios confirmatis, gaudentium, quorum primi speciali Magistratu suo fruuntur, posteriores vero Comitis Curialis Capituli Judicio subsunt, in privatis Causis suis Apellatorium Forum habent Venerabile Capitulum. Metropolis haec Muris cincta, portisque tribus munita, in medio suburbiorum collocata est, diversisque ea plateis ad omnem decorem coordinatis interstinquitur, amplissimis non minus, quam splendidis, et publicis, et privatorum aedificiis, moderno stylo conformiter ad duas Contignationes, quorum facile ducenta reperies, elevatis, conspicua. Inter Fora complura: Forum Superius S. Marci, et Tricesimae, Harmicza dictum, pro anniversariis; Capitulare item Forum pro hebdomadalibus Nundinis asservandis destinatum. — Platearum vero: Dominalis, Comitatensis, Civica, Postalis, Venetica, Jesuitica, Capucinorum, Theatralis, Area Capi-

tularis, et Nova Villa, Cerevisiaria item, Lanionum, Lapidea, Tricesimalis, Illicza Superior, et Inferior, Savana, et Petrinensis prae reliquis notari merentur. E tot, tantisque magnificis Urbis hujus aedificiis publica duntaxat, ut sunt: 1-ma Domus Regnicolaris pro Residentia Bani Slavoniae, Croatiae, et Dalmatiae, Sessionibus item Banalis, et Judiciariae Tabularum celebrandis, ac Archivi Regni Conservatione destinata, omnem ad decorem instructa. 2-da Aedes Magnifica, (Collegium) Ex-Jesuitarum, Usui Supremae Armorum Praefecturae Croaticae relicta. 3-tio Palatium Episcopale Arci vetustissimae muris undiquaque cinctae incumbens, magnifice instauratum. 4-ta Domus Comitatus publica. 5-to Aedes Accademicae. 6-to Administrationis Cameralis Regiae. 7-mo Praetorium Civicum. 8-vo Seminarium ingens Cleri Junioris neo restauratum. 9-na Domus Convictus Regii Nobilium. 10-um Aedificium Misericordiae Fratrum Anno 1804. hanc in Urbem introductorum, et non contemnendis Fundationibus per Regnicolas provisorum. 11-um Tricesimale, hic Loci commemorantur. — Aedes sacrae insunt ei sequentes: 1-ma Basilica Cathedralis in Arce, cujus initia Ladislao Regi tribuuntur, ad Normam Gothicam magnifice exstructa, et S. Stephano Regi, cujus Cranium cum pectore, argento obductum isthic asservatum, singulo Anno die 20-ma Augusti publicae venerationi exponi consvevit, sacrata, Altaribusque pluribus collateralibus, elegantem marmoream structuram prae se ferentibus, pretiosa item Instructione, ac supellectili sacra, illustrata. In hac Cathedrali Proles quoque Haebrea una ex illis, quas Herodes post nativitatem Christi in Civitate Betlehem, et circumvicinia occidi curavit, ab Andrea II-do ex Hyerosolimitana expeditione reduce Basilicae huic dono data, Festoque Innocentium Martyrum Populo manifestari solita, hodiedum conservatur. 2-um Templum in medio foro Parochiale magnificum ad normam Gothicam exaedificatum, et S. Marco dicatum; cujus Frontispicium Statua Colossalis B. Mariae Virginis exornat, Juri Patronatus Magistratus Civici subjectum. 3-tia Ecclesia ad Cathedralem sub titulo S. Ladislai Parochialis. 4-ta S. Joannis Baptistae in Nova Villa Parochialis Anno 1347. errecta, cum Turri cupro tecta, utraque Collationis Vener. hujus Capituli. 5-ta Accademica insignis structurae S. Catharinae V. sacrata, proprioque Fundo dotata. 6-ta Franciscanorum Provinciae S. Ladislai ad B. Mariam Vir-

ginem, cum advicinato Monasterio antiquissimo. 7-ma Ecclesia B. Margarethae Virginis, Graeci non Uniti Ritus Communitati, liberum Religionis Cultum hic Loci exercenti, relicta. — Adsunt et Sacella, ac Capellae plures: uti 1-ma Capella B. Mariae Virginis, cujus olim Praepositura B. Mariae V. de Campo Zagrabiensi, ad S. Ordinem Cistercitarum pertinebat, hodie titulo duntaxat gaudens, Bonis ejusdem Seminario Cleri Junioris addictis. 2-da S. Floriani cum adnexo Hospitali Capitulari. 3-tia S. Dismae. 4-ta S. Thomae. 5-tum Sacellum in aedificio Fratrum Misericordiae usui patientis deserviens. 6-um S. Georgii Militis, et Martyris ad Caemeterium commune Superioris Urbis. 7-um S. Rochi in Caemeterio Suburbano, denique 8-um S. Spiritus extra Urbem novae exstructioni obnoxium. Nec deest Hebraeorum Synagoga.

Praebet Sedem Episcopo *) et Capitulo Cathedrali cum amplissimo 28 Canonicorum actualium Collegio a S. Ladislao Rege Hungariae fundato, tum Consistorio Episcopali, et Presbyterio Deficientium Sacerdotum, binis item Seminariis Cleri Junioris, alteri Dioecesis hujus R. Catholico 120, et ultra Clericos recipienti, alteri Graeco-Catholico Dioecesis Crisiensis Parocho proprio, et Capella Domestica proviso. Excipit Hospitio Tabulam Banalem Regnorum Croatiae, et Slavoniae, cujus Ordinarius Praeses est ipse Banus **) hoc autem absente Banalis Officii in Politicis, ac Juridicis Locumtenens ***), tum Tabulam Regnorum ho-

*) Episcopi Sedes vacat.

**) Bani Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae Dignitate praeest Excellentissimus ac Illustrissimus D. Comes Ignatius Gyulay de Maros Németh, et Nádaska, II. Ordinum Austriaci Leopoldi Imperatoris, Alexandri Nevszky Russici, Aquilae Rubrae Borussici, Josephi Maximiliani Bavarici Magnae Crucis Eques, Theresiani vero Commendator, S. C. R. A. M. Camerarius, Actualis Intimus Status, et ad Excelsum Consilium R. L. H. Consiliarius, Generalis Rei Tormentariae Praefectus, unius Legionis Pedestris Ordinis Militiae Hungaricae, duorum demum Pedestrium Regiminum Banalium Proprietarius Colonellus, per Regnum Bohemiae Supremus Armorum Caesareo-Regiorum Praefectus, et Excelsae Tabulae Banalis Praeses.

***) Banalis Officii Locumtenentis Regii munere fungitur Excellentissimus, ac Reverendissimus D. Alexander Alagovich, electus Episcopus Rosonensis, Abbas S. Margarethae de Bela, Praepositus S. Lamberti de Apácza-Vásarhely, Ven. Capituli Cathed. Eccl. Zagrabiensis Praepositus Major, et Cano-

Dom. RGC. GR. AHC. Heb. Sum.

rum Judiciariam, Supremam Armorum Praefecturam Croaticam, Judicium Delegatum Militare, Superiorem Provincialem, et Bellicum Comissariatum, Cassae item Bellicae, et Annonarium, Cassae Politico Fundationalis, Tricesimae, ac Postae Officium, nec non Rei Geometricae, et Fortificatoriae Directionem. Superbit sublimi Instituto Regni Litterario (Accademia R. Catholica in Anno 1671. hac in Urbe stabilita, Musaeo Physico, et Bibliotheca publica illustrata, tum Archi-Gymnasio, Primaria Nationali, et Puellari, ac ad Magisteria Praeparandorum Schola, Nobilium item Convictu) Superiori Studiorum Directioni Regiae Scholarum per sex Croatiae, et Slavoniae Comitatus, nec non Litorale Hungaricum, suo personali cum statu, et Districtuali Scholarum Nationalium Inspectore hic Loci residenti, subordinato. Est hic Typographia privilegiata, Bibliotheca ad Ecclesiam Cathedralem pertinens, munificentia Maximiliani condam Verhovácz, Episcopi Zagrabiensis multis Operum millibus aucta, ac fine comparandorum in posterum novorum Operum largiter dotata, non absimiliter Orphanotrophium in extremitate Vici Latinorum, pro educandis 24 Juvenibus per Eundem Episcopum fundatum, Xenodochium Civicum, et Hospitale militare Apotheca sua provisum. Nec deest Fabrica sericea, et porcellana, ac Thermae. Deprehenduntur insuper Theatrum publicum, provisioni Magistratus Civici relictum, Institutum Societatis Jaculatoriae (Schieß-Stadt), in amoenissimo Tusculano conspicuum, Deambulacra arboribus consita, Horti item bini, Episcopalis quippe, et Praepositi majoris Capituli, amoenissimi; Diverticula denique extra Civitatem exiguam ad distantiam remota, usui, et delectationi Publico subservientia. Congressus Provinciales publici, qui hic celebrari solent, et Nundinae, quae sexies per Annum instituuntur celebres, Urbem non parum reddunt illustrem.

Magistratus Civicus consistit Judice, Consule, Capitaneo, et Senatoribus sex, Notario, et Vice-Notariis, Fiscale, alioque Statu Personali.

Numerat inclusis Area Capitulari, et Nova Villa, Vico item Latinorum suburbia formantibus.

1368	10941	191	41	117	11290

---

nicus, ac Prior Auranae, Archi-Diaconus Gorensis, et Zagoriensis, SS. Theologiae Doctor, S. C. R. A. M. Actualis Intimus Status Consiliarius.

Dom. RGC. GR. AHC. Heb. Sum.

CAROLOSTADIUM, Karlstadt, Karlowec, munitio insignis a Carolo Archi-Duce, a quo nomen hoc repetit, ad coercendas Turcarum procursiones Anno 1579. excitata, libertatibusque amplissimis, quas Rudolphus Imperator, et Ferdinandus III. partim confirmavit, partim auxit, donata; Potestati, atque Jurisdictioni Status militaris continuo suberat, Anno tandem 1776. 15-ta Decembris sub M. Theresia Augusta Liberis, Regiisque Urbibus adlecta. Carolostadium Colapi, Corona, et Dobra amnibus piscium feracibus conclusa, Domicilium praebet Episcopo Graeci Ritus non Unito *), et Ordini Religioso S. Francisci Provinciae Sanctissimae Crucis Croatico-Carniolicae. Excipit hospitio Gymnasium R. Catholicum majus, cura Josephi I-mi Imperatoris introductum, et Scholam Capitalem Vernaculam. Inter reliqua Urbis aedificia, Domus Tormentaria, Hospitale militare, et Praetorium Civicum; Platearum vero: Militaris, S. Josephi, et Suburbii, notari merentur. Aedes Sacrae Urbi huic insunt: 1-ma Basilica ad SS. Trinitatem Parochialis in Praesidio. 2-da Ecclesia S. Josephi. 3-tia S. Barbarae. 4-ta S. Crucis filiales. 5-ta Parochialis B. M. Virg. ad Nives in Suburbio Dubovacz, de quo suo Loco. 6-ta Graeci non Uniti Ritus Parochialis, Nundinas hebdomadales habet non incelebres.

Magistratus Civicus praeter Judicem, Consulem, et Capitaneum numerat Senatores quatuor.

526 5261 742 12 11 6026

OPPIDA.

Area Capitularis, vide Zagrabia Capitularis.

Jaszka, Jazka, Jaztravioz, Jaszterbarszka, oppidum Conventu Ordinis S. Francisci Provinciae SS. Crucis Maritimo Croaticae, Postae Officio, privilegioque Nundinali provisum. RC. 102 856 26 — 25 907

Merkopail, Merkopaly, Jure nundinali gaudens, Postae Officium gremio suo excipit, subest Jurisdictioni Camerae Regiae Hungarico Aulicae, RC.
142 1068 — — — 1068

Nova Villa, Juris V. Capituli Zagrabiensis, de quo ad Zagrabiam.

*) Episcopus G. R. n. Uniti Carolostadiensis est Illustrissimus Dominus Lucianus Mussiczky.

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR*	*Heb.*	*Sum.*
Ravna Gora, sub Jurisdictione Camerae Regiae Hungarico Aulicae Jure potitur Nundinali Postae Officio nobilitatum. RC.	164	1057	—	—	1057
Verbovszko, oppidum Camerale cum Postae Officio. RC.	141	867	—	—	867
Vicus Latinorum, vide Zagrabia Episcopalis.					
Zagrabia Episcopalis, seu Vicus Latinorum oppidum, et Suburbium Civitatis Zagrabiensis, subest Jurisdictioni Episcopatus Zagrabiensis, de quo ad Zagrabiam.	88	—	—	—	—
Zagrabia Capitularis, seu Area Capitularis nuncupata, Ven. Capituli Zagrabiensis potestati subjecta, de qua supra ad Zagrabiam.	98	—	—	—	—
Zamobor, olim Szamobor, oppidum Juris Baronum Kulmer, Conventu Religioso S. Francisci Provinciae SSmae Crucis Maritimo-Croaticae, Tricesimae Officio, et Cupri Fodinis insigne. RC.	361	2266	—	—	2266

P A G I.

Adamovecz,	49	398	—	—	398
Andrassevecz, Andrassevcze,	36	345	—	—	345
Andrilovecz,	29	261	—	—	261
Artichak,	9	78	—	—	78
Augusztanovecz (Dolni, Gorni, Inferius, Superius.)	41	371	—	—	371
Babcha,	8	73	—	—	73
Bachun,	27	281	—	—	281
Baich,	9	65	—	—	65
Baki,	4	34	—	—	34
Bania,	79	578	2	20	600
Banya-Szella,	18	179	—	—	179
Barbarich,	11	85	—	—	85
Bartolchichi, vide Lipnicza.					
Baruka, Baroka,	4	41	—	—	41
Bech,	10	86	—	—	86
Bedenicza, RC.	36	276	—	—	276
Bedra, Beder,	9	89	—	—	89
Belchichi, Beichichi,	9	89	—	—	89
Belicza,	10	112	—	—	112
Belini, vel Bilicza, vel Belicza,	10	116	—	—	116
Bello,	13	119	—	—	119
Bellosich, v. Belischak,	10	103	—	—	103

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Beloszello,	10	98	—	—	98
Beloszlavecz, v. Beriszlavecz,	41	108	—	—	108
Belovár,	12	165	—	—	165
Benkovacz,	23	169	—	—	169
Benzetich, vel Benczetich,	13	126	—	—	126
Benischi, vel Nyiva,	4	43	—	—	43
Berczkovich Draga, vel Berkovich Draga,	9	96	—	—	96
Berczkovlyan,	21	216	—	—	216
Berdo,	16	150	—	—	150
Berdo,	10	79	—	—	79
Berdovecz, vel Busin, cum Tricesimae Officio, RC.	38	357	—	—	357
Beriszlavecz, vide Beloszlavecz.					
Berkissevina,	55	367	—	—	367
Berlenich, Berlinich,	17	145	—	—	145
Berlogh,	29	219	—	—	219
Bernelich, Bernelichi,	12	110	—	—	110
Bertog (Welifi), vide Berlog.					
Better,	13	126	—	—	126
Bezek, vel Bizek,	30	254	—	—	254
Bidrovecz, vel Bidrusczi,	14	141	—	—	141
Bienik,	38	318	—	—	318
Bilicza, vide Belini.					
Binkovacz, vide Benkovacz.					
Birich,	9	89	—	—	89
Biskupecz,	24	242	—	—	242
Bisztra (Inferior, Dolna),	19	172	—	—	172
Bisztra (Superior, Gorna), RC.	56	343	—	—	343
Bisztricza, RC.	37	371	—	—	371
Bitorajczi,	11	122	—	—	122
Bizek, vide Bezek.					
Blagussa,	36	271	—	—	271
Blasevczi, Blaxevczi,	19	199	—	—	199
Blasevdol,	21	217	—	—	217
Blaskovecz, vel Blatkovecz,	29	228	—	—	228
Blatnicza,	14	131	—	—	131
Blato,	19	165	—	—	165
Bobovicza,	6	49	—	—	49
Bogovecz, vel Bogovczi,	10	90	—	—	90
Bok,	46	411	—	—	411
Borchecz,	54	473	—	—	473

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Bosevczi,	6	60	—	—	60
Bosilyevo, Postae Officium gremio suo excipit, RC.	109	1048	—	—	1048
Bosilyevo, v. Bosilyevczi,	18	176	—	—	176
Bosjakovina, RC.	22	218	—	—	218
Boszan, v. Boszna,	22	210	—	—	210
Boszanczi,	11	113	—	—	113
Botinecz,	8	79	—	—	79
Brajkovich,	22	227	—	—	227
Branovecz,	6	56	—	—	56
Braszlovje,	16	169	—	—	169
Bratina,	73	719	—	—	719
Bratovanczi,	12	122	—	—	122
Bratovanczi,	14	144	—	—	144
Brebrovecz,	17	129	—	—	129
Brdo,	8	79	—	—	79
Breg,	12	110	—	—	110
Bregana, v. Bergana,	14	139	—	—	139
Breganicza,	5	40	—	—	40
Bregovlana, v. Pregovlana,	12	109	—	—	109
Brekovits Draga,	7	68	—	—	68
Bressnik,	11	96	—	—	96
Breszt,	60	482	—	—	482
Bresztova Draga, vide Draga.					
Brezari,	9	85	—	—	85
Brezarich, v. Brezarichi,	18	156	—	—	156
Brezje,	11	87	—	—	87
Brezje,	16	158	—	—	158
Brezje, v. Brexje,	4	40	—	—	40
Brezje, vide Breztye.					
Breznicze, c. Postae Officio,	39	335	—	—	335
Breznik,	22	192	—	—	192
Breznik,	15	143	—	—	143
Breznik,	8	51	—	—	51
Brezovecz,	10	74	—	—	74
Brezovecz, v. Brezovczi,	6	56	—	—	56
Breztye,	7	69	—	—	69
Brihovo.	29	217	—	—	217
Brod,	16	149	—	—	149
Brod, RC.	15	134	—	—	134
Brod,	16	84	—	—	84
Brod (Stari), Ztaribrod,	18	153	—	—	153

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Brodarczi, v. Brodari,	12	95	—	—	95
Brudindol, vide Prudindol.					
Bubnarczi,	38	270	—	—	270
Budassevo, v. Budichevo,	49	407	—	—	407
Budenecz, v. Budenczi,	12	121	—	—	121
Budichevo, vide Budassevo.					
Budim, seu Vuroth,	16	153	—	—	153
Budin (Vivodinense),	10	91	—	—	91
Budrovecz,	39	284	—	—	284
Bukevje,	7	64	—	—	64
Bukevje, RC.	69	569	—	—	569
Bukova,	12	116	—	—	116
Bukovacz,	5	47	—	—	47
Bukovacz (Inferior),	10	69	—	—	69
Bukovacz (Superior),	9	53	—	—	53
Bukovecz (Inferior),	18	109	—	—	109
Bukovecz (Superior),	16	111	—	—	111
Bukovecz (Episcopale),	39	269	—	—	269
Bukovecz (Capitulare),	24	127	—	—	127
Bukovicza,	6	55	—	—	55
Bukovje,	12	122	—	—	122
Bukovje,	12	135	—	—	135
Bukovje, v. Bukevje,	8	57	—	—	57
Bukovschak,	16	118	—	—	118
Bukov Verh,	17	143	—	—	143
Buna (Mala, Minor),	10	108	—	—	108
Buna (Welika, Major),	32	312	—	—	312
Bunyak,	19	185	—	—	185
Busian, vide Kuszanczi.					
Busich,	5	54	—	—	54
Busjevecz,	39	269	—	—	269
Busin, vel Berdovecz,	44	314	—	—	314
Butkovecz, vel Putkovecz,	10	118	—	—	118
Buzdohain, v. Puzdohany,	24	227	—	—	227
Buzin,	36	302	—	—	302
Buzin, Busin, vide Berdovecz.					
Chabdin, vel Csabdin,	9	88	—	—	88
Chabrani, vide Kavrani.					
Chakanecz,	12	114	—	—	114
Chavle, vel Csavle,	18	165	—	—	165
Cheglye, Chegly,	28	279	—	—	279
Chehi (Dolne, Infer.)	14	127	—	—	127
Chehi (Gorne, Super.)	26	219	—	—	219

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Chernecz,	14	152	—	—	152
Chernecz,	36	283	—	—	283
Cherne Lazi, vide Lazi.					
Chernilovecz, Czernilovecz,	7	59	—	—	59
Chernilug, v. Csernilug, RC.	69	353	—	—	353
Chernkovecz,	10	89	—	—	89
Chernomerecz, vel Chernomerczi,	14	132	—	—	132
Cherovicza, v. Czerovicza,	8	65	—	—	65
Chiche (Nowo), RC.	39	319	—	—	319
Chiche (Staro), RC.	26	236	—	—	236
Chigoch,	38	293	—	—	293
Chista Mlaka, vide Mlaka.					
Chrechan,	17	160	—	—	160
Chret,	4	31	—	—	31
Chubar, vide Csubar.					
Chucherje (Dolne, Chucherje (Gorne, RC.	68	617	—	—	617
Chugovecz,	8	75	—	—	75
Chuichak, v. Chuchak, v. Chisnyak	6	64	—	—	64
Chulich, v. Chuligi,	5	34	—	—	34
Chulinecz, v. Chulinczi,	26	207	—	—	207
Chunchovadraga, v. Chukova Draga,	9	43	—	—	43
Chutkovecz, v. Chutkovczi,	11	99	—	—	99
Csubár, Chubar, RC.	31	228	—	—	228
Czavglya, vide Chavle.					
Czeline,	6	53	—	—	53
Czeline,	9	79	—	—	79
Czeline,	21	184	—	—	184
Czerje, RC.	14	139	—	—	139
Czerje,	15	142	—	—	142
Czerje,	62	462	—	—	462
Czerje,	12	108	—	—	108
Czerje,	22	196	—	—	196
Czerje,	55	417	—	—	417
Czernik, RC.	59	446	—	—	446
Czernilovecz, v. Czerlenczi, vide Chernilovecz,					
Czerovszko, v. Czerovszkoberdo,	12	109	—	—	109
Czirkvenavesz, v. Czirkvenicza,	29	270	—	—	270

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Czirkveno,	18	179	—	—	179
Czirkvenoszello,	20	187	—	—	187
Czuczeki, v. Czuczekovo,	18	166	—	—	166
Czvetkovich,	95	760	—	—	760
Czvetkovichi,	15	136	—	—	136
Czvetkovichberdo, vel Czvetnichevoberdo, vide Czvetkovich.					
Damaly, Damail, ECF.	13	129	—	—	129
Dankovecz,	24	185	—	—	185
Degidovecz,	6	55	—	—	55
Degoj,	16	144	—	—	144
Delach, Delachi,	10	81	—	—	81
Delnicza, Delnicze, RC.	196	1679	—	—	1679
Demerje,	49	394	—	—	394
Dernek,	39	338	—	—	338
Deschevecz,	34	256	—	—	256
Deszinecz, Infer.	38	298	—	—	298
Deszinecz, Super.	29	199	—	—	199
Deszprin,	16	126	—	—	126
Deutrovicza, vide Dojutrovicza.					
Divjake, RC.	11	107	—	—	107
Dobra,	6	55	—	—	55
Dobrodol,	16	122	—	—	122
Dojutrovicza, Deutrovicza,	18	150	—	—	150
Dol, Doll,	29	249	—	—	249
Dolecz,	4	39	—	—	39
Dolecz,	4	42	—	—	42
Dolevczi, v. Dolenczi,	7	69	—	—	69
Dolje, vide Dolecz.					
Dolje,	16	132	—	—	132
Dolje,	26	210	—	—	210
Doluss,	5	46	—	—	46
Domagovich,	49	439	—	—	439
Domaszlovecz,	29	219	—	—	219
Draga,	8	74	—	—	74
Draga,	5	52	—	—	52
Draga,	14	128	—	—	128
Draga (Bresztova, vel Bresztova Draga),	14	108	—	—	108
Draga (Chunchova, vide Chunchova Draga).					
Draga (Dolna,)	39	336	—	—	336
Draga (Galezova), v. Galezova Draga,	5	39	—	—	39

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb	Sum.
Draga (Gorna,)	75	656	—	—	656
Draga (Govena),	5	49	—	—	49
Draga (Kupechka), v. Kupechka Draga,	25	241	—	—	241
Draga (Lukinich, v. Lokossina),	9	71	—	—	71
Draga (Lamana),	6	62	—	—	62
Draga (Mala),	35	246	—	—	246
Draga (Velika),	24	217	—	—	217
Draga (Verbanszka),	15	113	—	—	113
Draga (Vodena),	36	255	—	—	255
Draganich. vide Shipak.					
Draganye, v. Draganyaszello,	5	52	—	—	52
Dragonosz,	8	83	—	—	83
Dragonoszecz, v. Dragonosczi (Dolni,) Dragonoszecz, v. Dragonosczi (Gorni,) Dragonoszecz, v. Dragonosczi (Stredni,	66	469	—	—	469
Dragovanshak,	10	85	—	—	85
Dragusichka,	7	51	—	—	51
Drasicze (Male), v. Draxice),	9	76	—	—	76
Drasicze (Velke), v. Draxice),	23	180	—	—	180
Drenchina,	59	472	—	—	472
Drenova.	45	316	—	—	316
Drenovicza,	6	47	—	—	47
Drenye, vel Drenya,	29	242	—	—	242
Drenye,	18	188	—	—	188
Drescherovecz,	4	43	—	—	43
Dresnik,	26	199	—	—	199
Dresnik,	14	126	—	—	126
Dresnik,	10	96	—	—	96
Dronovicza, vide Drenovicza.					
Dubovacz, Suburbium Carolostadiense RC.	31	299	—	—	299
Dubovecz,	96	827	—	—	827
Dubranecz, v. Dubranczi, RC.	39	320	—	—	320
Dubrava,	11	113	—	—	113
Dubrava,	8	84	—	—	84
Dubravchani,	26	231	—	—	231
Dubraviczi,	19	181	—	—	181
Dubravczi,	17	163	—	—	163
Dubravschak, c.Tricees.Of.RC.	69	664	—	—	664
Dubravszkoszello, v. Velika,	26	218	—	—	218
Dudich,	14	108	—	—	108

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Dugache,	19	190	—	—	190
Dugoszella,	50	398	—	—	398
Dumovecz,	9	107	—	—	107
Durlinczi,	6	49	—	—	49
Dussicza,	42	388	—	—	388
Dvoranczi,	27	268	—	—	268
Dvorjan, Dvorjani,	49	336	—	—	336
Dvorische,	9	84	—	—	84
Dvorische,	6	59	—	—	59
Dvorische,	36	259	—	—	259
Dvorische.	8	76	—	—	76
Erjavecz (Mali, Minus).	21	200	—	—	200
Erjavecz (Veliki, Majus).	26	215	—	—	215
Ertich,	3	79	—	—	79
Falaschak, vel Falanschecz,	6	58	—	—	58
Farkassevecz,	11	102	—	—	102
Farkassich, RC.	28	232	—	—	232
Farkassich (Novum),	10	80	—	—	80
Ferketich, Ferketichszello,	8	73	—	—	73
Ferlyur,	32	287	—	—	287
Franetich,	16	113	—	—	113
Fraterschicza,	12	109	—	—	109
Fratrovczi,	19	160	—	—	160
Fratrovczi,	38	331	—	—	331
Fuccina, v. Fussina, Postae Officio nobilitatus, RC.	106	686	—	—	686
Fuchkovacz,	10	100	—	—	100
Furiancze, vel Furianich,	9	62	—	—	62
Gaj,	8	62	—	—	62
Gajsche,	6	58	—	—	58
Galdovo,	32	253	—	—	253
Galdovo Capitulare,	14	136	—	—	136
Galdovo Erdődyanum,	59	436	—	—	436
Galezova Draga, vide Draga.					
Galgovo, v. Galgovoszello.	51	344	—	—	344
Galin, Golin,	19	139	—	—	139
Garseli, vide Groscheti.					
Gasparczi,	17	124	—	—	124
Gavrani, vide Kavrani.					
Gerbail, Gerbael,	12	112	—	—	112
Gerdaiczi, vel Gerdanczi,	7	81	—	—	81
Gerdovchak,	4	39	—	—	39
Gerduu,	39	282	—	—	282

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Gerganicza,	10	84	—	—	84
Gerovo, RC.	80	522	—	—	522
Gladovczi,	29	226	—	—	226
Gladovecz,	14	116	—	—	116
Glavicza,	19	174	—	—	174
Glavnichicza,	19	165	—	—	165
Glavnicza,	59	501	—	—	501
Glavnicza,	11	100	—	—	100
Globochecz, vel Glubochecz,	57	493	—	—	493
Glogovecz,	4	30	—	—	30
Glubochecz, vide Globochecz.					
Goli Breg,	16	128	—	—	128
Golik,	17	156	—	—	156
Golin, vide Galin.					
Goli Verh,	4	39	—	—	39
Goli Verh,	10	95	—	—	95
Goli Verh,	5	33	—	—	33
Goli Verh,	8	86	—	—	86
Goli Verh,	10	95	—	—	95
Goltovo, vide Galdovo.					
Golyak,	5	46	—	—	46
Golyak, vel Golyaki,	19	182	—	—	182
Gonyava,	4	36	—	—	36
Gora,	4	40	—	—	40
Gorachi, Goracsi,	93	429	—	—	429
Goranczi,	39	309	—	—	309
Gorenczi,	5	34	—	—	34
Gorenczi,	29	239	—	—	239
Gerenczi, vel Goranczi,	8	41	—	—	41
Gorichanecz, v Gorichanczi,	7	75	—	—	75
Goricza,	29	251	—	—	251
Goricza, alias Linschak,	17	171	—	—	171
Goricza,	26	259	—	—	259
Goricza,	4	40	—	—	40
Goricza (Bella),	29	274	—	—	274
Goricza (Blasinova),	6	58	—	—	58
Goricza (Episcopalis),	42	302	—	—	302
Goricza (Jadriecheva),	14	132	—	—	132
Goricza (Liszichina),	7	50	—	—	50
Goricza (Mala, Kis),	18	189	—	—	189
Goricza (Mala, Kis), RC.	69	585	—	—	585
Goricza (Repicheva),	13	123	—	—	123
Goricza (Welika, Nagy), RC.	38	254	—	—	254

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Goricza (Verhova),	8	84	—	—	84
Goricza (Vuksanova),	19	180	—	—	180
Goricza, (Vukova),	48	362	—	—	362
Gorinczi, vide Lesche.					
Gorniki,	6	61	—	—	61
Gornya Vasz, vide Vasz.					
Gorschaki,	11	98	—	—	98
Gorseta, v. Gorsetti, ECF.	7	72	—	—	72
Gosche, Gusche c. Passu, RC.	168	1687	—	—	1687
Govena Draga, vide Draga.					
Govnyevo, vide Gonyava.					
Grabarek,	6	58	—	—	58
Graberk, v. Grabrek, ECF.	22	195	—	—	195
Grachacz,	4	38	—	—	38
Grachani, v. Grachan.	36	303	—	—	303
Grachecz,	28	243	—	—	243
Grachna, v. Gradna, vide Gradina.					
Gradecz,	26	224	—	—	224
Gradecz,	18	170	—	—	170
Gradecz,	28	228	—	—	228
Gradichi,	18	179	—	—	179
Gradina. Grachna,	16	131	—	—	131
Gradische, v. Gradistye,	14	130	—	—	130
Gradische, v. Gredische.	5	37	—	—	37
Gradistye, vide Gradische.					
Gradna, vide Gradina.					
Gramelj,	15	136	—	—	136
Granchari,	8	79	—	—	79
Granchari,	9	82	—	—	82
Grandichberg, vel Grandichki Breg.	6	58	—	—	58
Graneshina, RC.	12	119	—	—	119
Gravische, vide Gradische.					
Greda,	87	868	—	—	868
Greda,	7	68	—	—	68
Greda,	18	178	—	—	178
Gregurichi, vel Gregurichevbreg,	29	239	—	—	239
Grich,	36	263	—	—	263
Grisniki,	9	89	—	—	89
Grobnik, cum Arce, RC.	72	401	—	—	401
Groscheti, vide Gorscheti.					
Guche, vide Guczi.					

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Guchjeszello,	13	80	—	—	80
Guczi, vel Guszi,	40	269	—	—	269
Guczi,	9	70	—	—	70
Guczi,	29	262	—	—	262
Guniszkoszello,	9	85	—	—	85
Gusche, vel Guche, vide Gosche.					
Gussanovecz, v. Hussanovecz,	19	126	—	—	126
Guszakovecz, v. Koszakovecz,	21	201	—	—	201
Guszi, vide Guczi.					
Gusztakovecz, vide Guszakovecz.					
Gusztelnicza,	14	136	—	—	136
Gusztilaz, vide Laz.					
Gyumlievoszello, vide Guniszkoszello,					
Gyurgyekovecz,	22	213	—	—	213
Gyurgyekovecz,	9	89	—	—	89
Hadvichszello, vide Havidichi					
Hajdini	5	43	—	—	43
Harmicza,	12	110	—	—	110
Havidichi,	12	119	—	—	119
Helena (Sancta),	36	311	—	—	311
Helena (Sancta),	6	65	—	—	65
Heresincz,	15	136	—	—	136
Heresinki, vide Herseniki.					
Hernetich, RC.	17	153	—	—	153
Hernyanecz,	22	219	—	—	219
Herseniki, vel Heresinki,	10	84	—	—	84
Herszina,	107	964	—	—	964
Hlapnik,	5	23	9	—	32
Hlaschina,	39	312	—	—	312
Hodinczi,	16	140	—	—	140
Horvaczko,	12	98	—	—	98
Horvathi,	26	221	—	—	221
Horvati,	79	662	—	—	662
Hosznik, Hosztnik,	5	43	—	—	43
Hoszoinik, vide Oszoinik.					
Hotnya, vel Hotinya,	49	389	—	—	389
Hrascha, Hrasche,	49	469	—	—	469
Hrascha, vel Rascha,	18	184	—	—	184
Hraschina, RC.	42	372	—	—	372
Hrasztilnicza,	69	604	—	—	604
Hrasztina,	12	113	—	—	113
Hrasztina,	9	95	—	—	95
Hrasztje,	56	517	—	—	517

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Hrasztje (Jaszkense),	4	45	—	—	45
Hrasztje (Plesseviczense,)	17	154	—	—	154
Hrasztoki,	7	73	—	—	73
Hrebácz, vel Hribácz,	11	109	—	—	109
Hrebina, vel Hrebine,	18	163	—	—	163
Hrebinecz,	19	201	—	—	201
Hrelich,	26	239	—	—	239
Hrib, vide Hrüb.					
Hrib, RC.	20	119	—	—	119
Hrib (Dolni),	4	38	—	—	38
Hrib (Kamenszki,)	9	69	—	—	69
Hrib (Sridnyi),	8	52	—	—	52
Hribacz, vide Hrebacz.					
Hribarszko,	5	36	—	—	36
Hrusschicza,	59	472	—	—	472
Hrusskov Verh. Curialis,	13	127	—	—	127
Hrussevcze, vide Hrussevecz.					
Hrussevecz,	37	368	—	—	368
Hrussevecz, vel Hrussevcze,	22	213	—	—	213
Hrussevecz (Dolni, Infer.)	39	354	—	—	354
Hrussevecz (Gorni, Super.)	19	182	—	—	182
Hruszje, vide Huszje.					
Hrüb,	69	469	—	—	469
Hudibitek,	8	69	—	—	69
Hudoboczi, vide Markessichi.					
Huhori,	4	39	—	—	39
Hujaki,	6	68	—	—	68
Hultin, vel Huttin,	27	242	—	—	242
Hum, RC.	13	114	—	—	114
Hum (Bisztriczense),	54	529	—	—	529
Hum (Ztubiczense),	32	276	—	—	276
Hussanovecz, vide Gussanovecz.					
Huszje, vel Husznik,	16	142	—	—	142
Hutin, vide Hultin.					
Hutindol, vide Kosztel.					
Jablan,	30	205	—	—	205
Jaderch, Jaderes (Mali),	19	180	—	—	180
Jablanovecz,	66	637	—	—	637
Jaderch, Jaderes (Welki), ECF.	36	348	—	—	348
Jadrichi,	5	34	—	—	34
Jagodno,	14	132	—	—	132
Jakoveczi,	14	137	—	—	137
Jakovlje,	109	978	—	—	978

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Jakssinczi,	28	268	—	—	268
Jakussevecz, RC.	40	389	—	—	389
Jalsa, vide Jelssa.					
Jalsevecz,	36	314	—	—	314
Jalsevecz,	3	32	—	—	32
Jamnicza, cum Accidulis, RC.	11	106	—	—	106
Janchari, Janchani,	6	65	—	—	65
Jarchopolye,	34	287	—	—	287
Jarek,	20	208	—	—	208
Jarek,	10	102	—	—	102
Jarnevich,	18	176	—	—	176
Jarnevics Lipnik,	48	460	—	—	460
Jarun,	7	73	—	—	73
Jarusje, vel Jerusje,	8	79	—	—	79
Jaszkovo,	47	374	—	—	374
Javorek,	9	76	—	—	76
Javorje,	16	131	—	—	131
Jazbina,	11	109	—	—	109
Jazvaczi,	9	93	—	—	93
Jazvenik,	18	171	—	—	171
Jederch (Mali, Veliki, vide Jaderch.)					
Jelenye, RC.	40	271	—	—	271
Jelkovecz,	7	69	—	—	69
Jelsza,	43	398	—	—	398
Jerebichi,	15	142	—	—	142
Jertovecz (Dolni, et Gorni,)	29	260	—	—	260
Jerusje, vide Jarusje.					
Jesevnicza, Isevnicza,	15	117	—	—	117
Jesevo, Jesova,	66	579	—	—	579
Jeszenicza, vide Jesevnicza.					
Jeszenovecz,	29	261	—	—	261
Jeszenovicza,	10	105	—	—	105
Jezdovecz, vel Jazdovecz,	15	126	—	—	126
Jezerina, vel Izerma,	5	58	—	—	58
Jezero,	26	207	—	—	207
Igrische,	36	358	—	—	358
Illona (Szent, vide Helena Sancta).					
Illovecz,	4	37	—	—	37
Illovik,	30	220	—	—	220
Joannes (Sanctus) vide Iván.					
Johi, Jochi,	14	135	—	—	135
Isevnicza, vide Jeszevnicza.					

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Juranichev Breg,	25	248	—	—	248
Juratovich, vel Juretich,	60	59	—	—	59
Jurchevchan, Jurievchan (Infer. Super.)	21	191	—	—	191
Jurjanich, vide Hrasztovicza.					
Jurjovecz,	6	58	—	—	58
Jurovo,	7	71	—	—	71
Ivan (Szent), vel Zelina Super., cum Postae Officio, RC.	46	406	5	—	411
Ivan (Szent),	10	93	1	—	94
Ivanchichi,	26	259	—	—	259
Ivanczi,	37	279	—	—	279
Ivanovo, vide Iván (Szent).					
Ivanya Reka,	27	268	—	—	268
Ivasich, vide Kluch.					
Ivasichev Verh, vide Verh.					
Izimje,	29	246	—	—	246
Izinye,	11	59	—	—	59
Kalinczi, vide Kallinovicza.					
Kaline, vel Kalinye,	13	117	—	—	117
Kallinovicza,	15	160	—	—	160
Kamanye, RC.	11	108	—	—	108
Kamenicz,	7	69	—	—	69
Kamenye (Cherno),	13	128	—	—	128
Kamenszki Hrib, vide Hrib Kamenszki.					
Kamenszko,	30	296	—	—	296
Kapchichi,	10	100	3	—	103
Kanczi, vel Konczi,	7	68	—	—	68
Kapelschak, vel Kupelschak,	25	248	—	—	248
Karabogan, v. Karabogdan,	22	207	—	—	207
Karvenyak,	6	69	—	—	69
Kashina, Kassina, RC.	56	556	—	—	556
Kaszuni,	6	57	—	—	57
Kavrany, Chabrani,	8	84	—	—	84
Kerch,	13	136	—	—	136
Keresztinecz,	16	150	—	—	150
Kerlevje,	4	36	—	—	36
Kernesich,	9	76	—	—	76
Kernesits,	11	95	—	—	95
Keroh, vide Kerch.					
Kervarich, v. Kervarichevo,	11	84	—	—	84
Kirin,	6	56	—	—	56

PAGI.	Dom.	GRC.	GR.	Heb.	Sum.
Kirinchich,	6	54	—	—	54
Kladje,	17	155	—	—	155
Klanacz, vel Klunacz (Mali, Veliki),	18	170	—	—	170
Klepecheszello,	18	184	—	—	184
Klinchaszella,	16	144	—	—	144
Klokochevecz,	20	201	—	—	201
Kluch,	38	378	—	—	378
Kluch,	4	38	—	—	38
Kluch, vel Klyuch,	24	225	—	—	225
Kluchichko,	14	124	—	—	124
Klunacz, vide Klanacz.					
Kobilak, Kobilnyak,	6	49	—	—	49
Kobilich,	8	74	—	—	74
Kobilich,	16	158	—	—	158
Kochichino, Kocsicsino,	6	65	—	—	65
Kocziani,	12	90	—	—	90
Kohainecz, vel Kohajnecz Szello,	18	133	—	—	133
Koledovchina,	5	48	—	—	48
Kolenovacz,	11	116	—	—	116
Kolenovecz,	17	125	—	—	125
Komin, vel Sveti Tri Kralyi,	22	151	—	—	151
Konczi, vide Kaniczi.					
Konschicza,	19	191	—	—	191
Konyarichverh, vel Konyarichi,	15	132	—	—	132
Kopchevecz,	11	114	—	—	114
Korenich, v. Korenkovoberdo, v. Korenichberdo,	6	63	—	—	63
Koritina,	18	180	—	—	180
Kosolyvrh, v. Kosalvrh,	14	114	—	—	114
Kossavich,	13	129	—	—	129
Kossecz,	10	109	—	—	109
Kosza,	15	156	—	—	156
Kosznicza (Dolna, vel Mala, Inf.)	6	66	—	—	66
Kosznicza (Gorna, vel Velika, Superior),	10	98	—	—	98
Kosztajnevecz,	4	40	—	—	40
Kosztanyek,	5	54	—	—	54
Kosztel, vel Koszterez,	7	78	—	—	78

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Kosztél,	39	365	—	—	365
Kottari, RC.	7	60	—	—	60
Kovachi,	4	36	—	—	36
Kozinchak,	11	111	—	—	111
Kozjacha, vel Koszjacha,	25	241	—	—	241
Kozlikovo, v. Kozlikovaszello,	5	49	—	—	49
Kozliverh, v. Kozji Vrh.	12	115	—	—	115
Kraj,	35	339	—	—	339
Kraj,	18	164	—	—	164
Kraj (Dolni, Infer.)	30	246	—	—	246
Kraj (Gorni. Super.)	28	219	—	—	219
Kralyevecz,	29	251	—	—	251
Kralyevecz,	89	819	—	—	819
Kralyevecz,	48	416	—	—	416
Kralyevecz,	18	176	—	—	176
Kralyevoszello, v. Kralyevo	8	75	—	—	75
Kralyevverh, RC.	34	293	—	—	293
Kralyevvrsek,	5	34	—	—	34
Kramenecz, Kremenecz.	13	117	—	—	117
Krassich, RC.	38	162	6	—	168
Krassiczki Budin, vide Budin.					
Krassiczki Kucher, vide Kucher (Krassiczki).					
Krassichevicza,	8	70	—	—	70
Kratechko, RC.	69	682	—	—	682
Kravarszko, RC.	29	260	—	—	260
Kremenecz, vide Kramenecz.					
Kreutz, vide Kris.					
Kris, v. Sveti Kriszi, H. Kreutz,	49	380	—	—	380
Krisanchichi, vide Kris (Szent).					
Krisevcheczi,	11	98	—	—	98
Krivacz,	14	109	—	—	109
Krupache,	8	88	—	—	88
Kruslyevo, v. Kruslyevoszello,	25	237	—	—	237
Kuche (Dolne, Gorne),	56	517	—	—	517
Kucher (Krassichki),	7	62	—	—	62
Kuchevicza,	29	270	—	—	270
Kuchilovina,	22	219	—	—	219
Kukulyanovo, RC.	60	539	—	—	539
Kunich, RC.	25	249	—	—	249
Kupa,	7	69	—	—	69
Kupchina (Dolna, Inf.)	151	1505	—	—	1505
Kupchina, (Gorna, Super.)	66	626	—	—	626

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Kupechdol,	13	126	—	—	126
Kupechkadraga, vide Draga (Kupechka),					
Kupechki,	12	119	—	—	119
Kupelchak, vide Kapelschak.					
Kupinecz, RC.	78	689	—	—	689
Kupják,	33	224	—	—	224
Kuplenovo,	29	260	—	—	260
Kurilovecz,	66	579	—	—	579
Kurpezan, vide Kurpisz.					
Kurpisz, vel Kurpezan,	13	126	—	—	126
Kussanecz,	2	13	—	—	13
Kussely, v. Kuxely, RC.	29	246	—	—	246
Kustoshia,	17	169	—	—	169
Kuszanovecz,	16	135	—	—	135
Kuthi (Dolni, Infer. Kuthi (Gorni, Super.)	22	216	—	—	116
Kuxely, vide Kussely.					
Kuztossak,	9	87	—	—	87
Ladesich. Ladiscich,	12	113	—	—	113
Laduch, v. Ladjuch (Dolni, Inf.)	42	391	—	—	391
Laduch (Gorni, Super.)	19	184	—	—	184
Lakneri, vel Loknari,	4	44	—	—	44
Laktecz,	18	172	—	—	172
Lamana Draga, vide Draga.					
Lanische,	5	50	—	—	50
Laszlovich, v. Laszlavichsello,	8	86	—	—	86
Laz,	38	361	—	—	361
Laz,	10	99	—	—	99
Laz (Guszti),	6	65	—	—	65
Laz (Stari),	28	235	—	—	235
Lazi,	3	35	—	—	35
Lazi, vel Laze,	5	52	—	—	52
Lazi (Cherni, v. Tersztyi),	26	246	—	—	246
Lazi (Nowi),	5	49	—	—	49
Lazi (Podszlemeni, vide Podszlemenom).					
Lazi (Sztari), ECF.	11	116	—	—	116
Lazina,	49	440	—	—	440
Lazina, vel Luzine,	24	232	—	—	232
Lekenik,	95	862	—	—	862
Lekenik (Turopolit.)	26	225	—	—	225
Lekneno,	15	139	—	—	139
Lepa Vesz,	37	367	—	—	367

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Lepenicze,	6	58	—	—	58
Lepoglava, vide Lupoglava.					
Leprovicza, vel Lebrovicza,	29	238	—	—	238
Lesche, RC.	15	116	—	—	116
Lesznicza (Mala, Vel.) ECF.	23	158	—	—	158
Letovanich,	74	718	—	—	718
Levkus, vel Lenkush,	14	133	—	—	133
Lichnicza, Lishnicza,	8	85	—	—	85
Lich, vel Lichs, vide Lits.					
Linschak, vide Goricza.					
Lipja,	11	117	—	—	117
Lipje,	15	147	—	—	147
Lipnicza, vel Bartolchichi,	10	106	—	—	106
Lipnik, RC.	58	560	—	—	560
Lipnik (Jarnevits), vide Jarnevits.					
Lipovecz,	16	158	—	—	158
Lipovschak, v. Lipovchaki,	15	142	—	—	142
Lippa, RC.	13	118	—	—	118
Lishnicza, vide Lichnicza.					
Liszanszka Kosza,	19	129	—	—	129
Liszichina,	8	69	—	—	69
Lisichna,	10	85	—	—	85
Liszina,	6	57	—	—	57
Liszintka, vide Laz Stari.					
Lits, RC.	148	956	—	—	956
Locha, vel Loka,	2	24	—	—	24
Lojnicza,	58	527	—	—	527
Loka, vel Lokva,	2	22	—	—	22
Loka, vide Locha.					
Loknari, vide Lakneri.					
Lokosina Draga, vide Draga (Lokosina).					
Lokoshni Dol,	5	42	—	—	42
Lokve, vel Loque. RC.	82	720	—	—	720
Lokvicza,	9	72	—	—	72
Lomnicza (Dolna, Infer.)	68	648	—	—	648
Lomnicza (Gorna, Super.)	8	85	—	—	85
Longari, vel Lonchari,	9	87	—	—	87
Lonyicza, vide Lojnicza.					
Loque, vide Lokve.					
Loquicza, vide Lokvicza.					
Losacz, vel Losecz (Dolni),	9	100	—	—	100
Losacz, vel Losecz (Gorni,)	5	36	—	—	36
Lovich (Mali),	27	272	—	—	272
Lovich (Velki),	39	291	—	—	291

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Lovich,	17	169	—	—	169
Lovich,	12	97	—	—	97
Lubarszka, Lubarszko,	7	70	—	—	70
Lublyanicz, Lyublanicz,	4	32	—	—	32
Lublyanicza, Lyublanicza,	4	44	—	—	44
Luchagoricza, vide Goricza (Lucha).					
L'uchelnicza,	28	249	—	—	249
Luchelnicza,	12	115	—	—	115
Luchko,	10	94	—	—	94
Lugh, v. Lugszkoszello,	10	79	—	—	79
Lugh (Cherni, vide Chernilug).					
Lugh (Mali), vide Malilug.					
Lugszkoszello, vide Lug.					
Luka cum Passu.	58	569	—	—	569
Luka,	78	676	—	—	676
Lukarische,	13	126	—	—	126
Lukavecz, cum Trices. Officio.	63	456	—	—	456
Lukavecz,	36	325	—	—	325
Lukinich, v. Lukinichberdo,	60	426	—	—	426
Lukinich Draga, vide Draga.					
Lukinichi,	25	248	—	—	248
Lukosich, vide Luksichi.					
Lukovdol, RC.	57	491	—	—	491
Luksich, v. Luschich,	7	72	—	—	72
Luksichi,	8	87	—	—	87
Lukus, v. Lukessovo, vide Recsina.					
Lupoglov, RC.	132	1267	—	—	1267
Lusan, vel Lusani,	39	341	—	—	341
Lyublanicza, vide Lublyanicza.					
Lyublanicza,	10	97	—	—	97
Machaki, vel Mlachaki,	17	169	—	—	169
Machichanszka Draga, vide Draga (Verbanszka.)					
Machichno, v. Mahihno, RC.	24	184	—	—	184
Machkovoszello, vide Machki.					
Magyerechi, vide Megyureche.					
Mahichno, vide Machichno.					
Machki, v. Machkovoszello,	9	86	—	—	86
Mahovo, vel Machovo,	69	681	—	—	681
Majczenich, vide Verhavecz, (Gorni, Dolni).					
Majkovecz,	11	107	—	—	107
Maklen, Maklin,	8	64	—	—	64
Maladraga, vide Draga (Mala).					

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Maletich,	30	295	—	—	295
Malik,	10	95	—	—	95
Mali Lugh, ECF.	22	184	—	—	184
Mali Verh, vide Verh.					
Maloszelcze, vide Szelcze.					
Malunye,	25	248	—	—	248
Mandle,	11	89	—	—	89
Manyavesz, vel Maina Vasz,	7	65	—	—	65
Marekovecz,	36	306	—	—	306
Marenczi, vel Mavrinczi,	17	169	—	—	169
Maretich,	13	129	—	—	129
Maria Troszt, ECF.	11	104	—	—	104
Markaczi, vide Markussevecz.					
Markessichi, v. Markussichi,	9	78	—	—	78
Markussevecz, RC.	58	565	—	—	565
Markussevecz,	8	86	—	—	86
Marocha, v. Trinitas (S.), RC.	32	317	—	—	317
Martinovczi, vide Marenczi.					
Martinovo, v. Martinovoszello,	21	198	—	—	198
Martinszka Vesz, RC.	89	857	—	—	857
Martinszki Vrh,	12	105	—	—	105
Martinszi Verh,	29	267	—	—	267
Martinszkeszello,	10	102	—	—	102
Matessy, Matesse,	6	57	—	—	57
Mathaeus (Sanctus, vel Szveti Mathej,	127	1291	—	—	1291
Mathenczi,	13	127	—	—	127
Megyureche,	18	178	—	—	178
Mekussje,	38	362	—	—	362
Merenye,	17	168	—	—	168
Merkovecz, vel Mirkovicz,	8	85	—	—	85
Merzlavodicza,	26	241	—	—	241
Merzlaki,	16	136	—	—	136
Merzlyaki,	31	265	—	—	265
Michetinecz,	13	106	—	—	106
Michevecz,	49	447	—	—	447
Mikulich,	36	341	—	—	341
Millany, vel Milyani,	11	110	—	—	110
Mirkopolye,	17	163	—	—	163
Mirkovecz, Merhovecz, vide Merkovecz.					
Mirossevecz,	19	180	—	—	180
Missinczi, Mishinczi,	10	107	—	—	107

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Mlachaki, vide Machaki.					
Mlaka (Chizta),	10	104	—	—	104
Mlaka (Mala, Kis.)	27	255	—	—	255
Mlaka (Velika, Nagy),	39	358	—	—	358
Mlaka (Velika, Nagy),	13	124	—	—	124
Mochila, Mocsila,	43	336	—	—	336
Modroveczi, vel Mudroveczi,	18	175	—	—	175
Modrussje,	6	46	—	—	46
Modrusskoszello, vel Modrussaniszello,	36	316	—	—	316
Modrusspotok,	28	214	—	—	214
Mokricze,	36	312	—	—	312
Molvicza,	26	210	—	—	210
Moravche, vide Czirkvena Vesz.					
Moravche, vide Szuchidol.					
Moravicza (Brodensis), RC.	46	406	—	—	406
Moravicza (Cameralis),	213	2026	—	—	2026
Mossinczi, vel Mossanecz,	11	92	—	—	92
Mrachin,	49	364	—	—	364
Mraczlin,	49	478	—	—	478
Mraky,	12	117	—	—	117
Mrzlaki,	11	112	—	—	112
Musilovchicza,	48	398	—	—	398
Nadkupom, v. Nadkupa, RC.	16	119	—	—	119
Naglichi, vel Naklich,	6	59	—	—	59
Naklich, vide Naglichi.					
Narth, RC.	18	148	—	—	148
Nedelschak,	14	132	—	—	132
Neszpesha,	29	244	—	—	244
Netratich,	7	74	—	—	74
Neudorf, vide Novomeszto.					
Norchichevoszello, v. Norsitsszello, RC.	12	119	—	—	119
Novaki,	36	315	—	—	315
Novaki,	3	24	—	—	24
Novaki,	10	95	—	—	95
Novaki,	24	239	—	—	239
Novaki,	39	352	—	—	352
Novaki,	19	181	—	—	181
Novaki,	13	121	7	—	128
Novaki,	22	216	—	—	216
Novaki,	14	135	—	—	135

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Novaki,	5	55	—	—	55
Novaki Capitular.	20	192	—	—	192
Novakovich,	4	39	—	—	39
Novigrad, Postae Officio hospitium praebet. RC.	20	180	—	—	180
Novoberdo, vel Brdo,	14	137	—	—	137
Novomeszto, Neudorf,	46	389	—	—	389
Novoszelecz,	9	85	—	—	85
Novoszello,	23	162	—	—	162
Nyiva, vide Benischi.					
Obed,	4	39	—	—	39
Oberh,	11	85	—	—	85
Oborovo, RC.	96	1001	—	—	1001
Oborovo,	23	209	—	—	209
Obres,	44	396	—	—	396
Obres,	7	70	—	—	70
Obres,	12	92	—	—	92
Obres,	10	100	—	—	100
Obres,	9	84	—	—	84
Obrezina,	18	189	—	—	189
Odra,	49	418	—	—	418
Odra, RC.	46	398	—	—	398
Odtok,	14	137	—	—	137
Ogulinecz, v. Ogulinezi,	7	74	—	—	74
Okich (Sub), vel Verh.	11	110	—	—	110
Okich (Sub), vel Verh.	20	193	—	—	193
Okrivje,	37	256	—	—	256
Okuje,	17	169	—	—	169
Okunschak,	16	167	—	—	167
Opathia,	14	144	—	—	144
Opatovina,	4	42	—	—	42
Oporovecz,	18	170	—	—	170
Orehovicza,	5	36	—	—	36
Oresje,	10	74	—	—	74
Oresje,	14	134	—	—	134
Oresje,	17	171	—	—	171
Oresje (Dolne, Infer.)	25	235	—	—	235
Oresje, (Gorne, Super.)	26	231	—	—	231
Orlako, vel Orlakovo,	6	64	—	—	64
Orle,	14	134	—	—	134
Orlicza,	13	122	—	—	122
Oroszlavje (Dolne, Gorne),	66	594	—	—	591

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Oshtercz,	29	276	—	—	276
Osterna (Mala, Welika),	56	454	—	—	454
Oszoinik, vel Hoszoinik (Mali, Welki), ECF.	46	389	—	—	389
Osztri Verh.	78	693	—	—	693
Osztri Verh (Dolni,)	17	162	—	—	162
Osztri Verh (Gorni,)	12	121	—	—	121
Oterchkovecz,	8	85	—	—	85
Otrussevecz,	18	178	—	—	178
Ottochecz,	8	86	—	—	86
Ottok, vide Odtok.					
Ottok,	8	83	—	—	83
Ottok,	22	217	—	—	217
Ottok,	21	207	—	—	207
Ottok (Gorni, Superius,)	4	36	—	—	36
Ottok (Mali, Minus),	16	150	—	—	150
Ottok (Welki, Majus).	29	256	—	—	256
Ottok, (Weliki, Majus.)	26	221	—	—	221
Ozail, Ozail Vár,	20	161	—	—	161
Paka (Mala),	13	126	—	—	126
Paka (Welika),	20	179	—	—	179
Paka (Pravutina),	66	583	—	—	583
Palanyek, vide Polanek.					
Palyugi, Palugi,	9	84	—	—	84
Pantovkan, v. Vrhovecz,	12	117	—	—	117
Pantovschak,	4	36	—	—	36
Pargh,	12	96	—	—	96
Parussevina, vide Pervonosina.					
Pashacz, Passacz,	18	135	—	—	135
Patuglia, vel Ratuglia,	5	48	—	—	48
Pauczi,	4	43	—	—	43
Paukovecz, v. Pavkovecz.	39	347	—	—	347
Pavlechan, v. Pavlachan,	14	139	—	—	139
Pavuchnyak,	26	230	—	—	230
Pechische,	6	49	—	—	49
Penich, v. Penezich, v. Panich.	10	107	—	—	107
Perdoch,	4	43	—	—	43
Perdochaj, Perdocsaj,	6	47	—	—	47
Perhoch, vel Perhoviczi,	12	127	—	—	127
Pervinczi, vel Peroniczi,	4	39	—	—	39
Pervonosina, v. Pravonosina,	10	95	—	—	95
Peschenicza, RC.	24	209	—	—	209

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Pescheno,	9	89	—	—	89
Peszak,	5	51	—	—	51
Peszervár,	45	337	—	—	337
Petaki,	26	170	—	—	170
Petina,	12	118	—	—	118
Petkov Breg,	10	96	—	—	96
Petkovich,	16	153	—	—	153
Petrovczi,	10	106	—	—	106
Petrovina, RC.	56	432	—	—	432
Petrovina,	8	80	—	—	80
Petrusevecz,	6	57	—	—	57
Pila,	20	165	—	—	165
Pilati,	4	41	—	—	41
Pischetke,	16	129	—	—	129
Piszarovina,	24	208	—	—	208
Planina,	58	509	—	—	509
Planina,	16	149	—	—	149
Planina,	4	49	—	—	49
Plenitza,	8	79	—	—	79
Plemenitas, RC.	26	231	—	—	231
Plescze, Plesce, RC.	18	134	—	—	134
Plessivicza, RC.	10	108	—	—	108
Plessivicza,	15	144	—	—	144
Plessiviczke Hrastye, vide Hrastye (Plesseviczense.)					
Pleszkino, v. Pleszkino Szello,	6	51	—	—	51
Pleszo,	20	199	—	—	199
Plosna,	10	94	—	—	94
Podbresje,	43	305	—	—	305
Podbresje,	7	67	—	—	67
Podbresje,	28	237	—	—	237
Podchudnik, v. Podchudnichi,	13	126	—	—	126
Poderto, Podorti,	4	39	—	—	39
Podervany, vel Podervain,	39	244	—	—	244
Podgorje, v. Podgora,	10	102	—	—	102
Podgorje,	6	65	—	—	65
Podgorge (Bisztriczense),	107	694	—	—	694
Podgorje (Ztubicense),	52	468	—	—	468
Podgorom, Podgorum,	13	98	—	—	98
Podgorom, v. Podgora,	9	85	—	—	85
Podgorum,	7	68	—	—	68
Podgradje,	26	204	—	—	204
Podgradje,	29	225	—	—	225

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Podgrai, vel Podgraiczi,	17	154	—	—	154
Podhum,	89	481	—	—	481
Podjeszenovicza, vide Jeszenovicza.					
Podkilavecz, Podkilovacz,	23	174	—	—	174
Podlusie, vel Podluzsan,	6	60	—	—	60
Podotochje,	18	154	—	—	154
Podrebar,	34	278	—	—	278
Podszlemenom,	6	54	—	—	54
Podszlemeni Lazi, vide Podszlemenom.					
Podsztenye, RC.	20	129	—	—	129
Podsztenye,	8	76	—	—	76
Podszudnik,	26	242	—	—	242
Podumol,	19	161	—	—	161
Podverh,	28	230	—	—	230
Podvorcz,	5	49	—	—	49
Podvorje, vide Podgorje.					
Podvornicza,	8	76	—	—	76
Podvuchnik,	7	51	—	—	51
Pojatno, vel Pojatna,	32	289	—	—	289
Pogledichi, vel Pogledits,	2	17	—	—	17
Pokupje,	9	86	—	—	86
Pokupje,	6	54	—	—	54
Pokupszko, RC.	42	326	—	—	326
Polana,	19	139	—	—	139
Polanek, vel Polyanek,	42	336	—	—	336
Polanek,	9	78	—	—	78
Polichka, v. Polichka Kosza,	20	134	—	—	134
Policza, vel Policze,	8	79	—	—	79
Polog,	6	56	—	—	56
Polyana, vel Polana,	21	189	—	—	189
Polyana, Polana,	29	269	—	—	299
Polyanek, vide Polanyek.					
Polyanieza,	46	369	—	—	369
Polyanicza,	42	399	—	—	399
Polyanicza,	11	98	—	—	98
Polye,	39	287	—	—	287
Ponte Szuszicze, vide Szushicza.					
Popovdol,	9	89	—	—	89
Popovczi,	5	52	—	—	52
Popovecz,	14	130	—	—	130
Popovecz, c. Postae Officio,	10	94	—	—	94
Posarnicza, vel Poxarnicza,	21	151	—	—	151

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Posarnicza, vel Poxarnicza,	22	185	—	—	185
Posun, vide Mirkopolye.					
Potok,	69	530	—	—	530
Prachno (Novum),	13	120	—	—	120
Prachno, (Vetus),	6	65	—	—	65
Pravonosina, vide Pervonosina.					
Pravutina (Dolna, Gorna),	49	395	—	—	395
Pravutina Paká, vide Paka (Pravutina).					
Prechko,	13	117	—	—	117
Prechno, vel Puchno,	50	469	—	—	469
Predindol, vide Prodindol.					
Pregovlyana, vide Bregovlyana.					
Pregrad, vide Podgradje.					
Prehochi,	15	148	—	—	148
Prekrisje,	3	25	—	—	25
Prekrisje,	4	38	—	—	38
Prekrisje (Infer.)	19	117	—	—	117
Prekrisje (Super.) RC.	26	149	—	—	149
Prekversje,	29	262	—	—	262
Preloschicza, vel Preloschicze cum Passu. RC.	168	1596	—	—	1596
Prepolno,	6	47	—	—	47
Prepusztovecz, vel Prepusztovczi,	16	112	—	—	112
Prerovecz,	25	242	—	—	242
Preszeka,	26	222	—	—	222
Preszeka,	4	38	—	—	38
Pretoka, vel Pritoka,	11	100	—	—	100
Prevlaka,	31	270	—	—	270
Prezid, RC.	98	768	—	—	768
Pribanczi,	30	269	—	—	269
Pribich, RC.	69	498	54	—	552
Prigorje,	29	285	—	—	285
Prikraj, vel Prikrej,	16	144	—	—	144
Prilepje, Prilipje,	19	180	—	—	180
Priliszje, Prilische,	95	779	—	—	779
Priselecz, Priselacz,	6	53	—	—	53
Pritoka, vide Pretoka.					
Prodin Dol, vel Prudindol,	16	143	—	—	143
Prodinszkadraga, vide Draga.					
Protulipa,	16	127	—	—	127
Prozorje,	23	173	—	—	173

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Prudindol, vide Prodindol.					
Prudnicza,	18	151	—	—	151
Pszarjevo,	49	442	—	—	442
Puchjak, vel Puczak,	3	29	—	—	29
Puchno ,vide Prechno.					
Purga,	10	96	—	—	96
Purgaria,	15	154	—	—	154
Purgaria, vide Tersich.					
Puscha, (Infer.) RC.	35	227	—	—	227
Puscha, (Super.)	33	212	—	—	212
Pusztike, vel Puzdike,	10	86	—	—	86
Puszti Verh, vide Verh.					
Pusztodol,	46	397	—	—	397
Putkovecz, vide Butkovecz.					
Puzdohany, vide Buzdohain.					
Radichevichevoszello, vide Radocsai Szello.					
Radigonya, vel Radina,	6	54	—	—	54
Radochaj, Radossaj,	13	116	—	—	116
Radocsaj Szello,	19	166	-	—	166
Radomagoricza, vide Goricza.					
Rakarje,	6	56	—	—	56
Rakitje,	24	196	—	—	196
Rakitovecz,	26	226	—	—	226
Rakovicza (Mala, Minor),	20	149	—	—	149
Rakovicza (Welika, Major),	39	293	—	—	293
Rakov Potok, Postae Officium Domicilio excipit,	92	342	—	—	342
Rankari, vel Raukari,	4	43	—	—	43
Rascha, vide Hrascha.					
Raszihe, v. Raszohe, Raszuhe,	2	19	—	—	19
Rasztoke, vel Rasztoki,	5	47	—	—	47
Ravno,	6	54	—	—	54
Razderto,	18	156	—	—	156
Razkrisje,	6	57	—	—	57
Razkrisje,	9	80	—	—	80
Razloge, vide Nadkupa.					
Rechicza, RC.	112	998	—	—	998
Rechina, Recsina,	19	156	—	—	156
Reka,	22	182	—	—	182
Reka,	25	213	—	—	213
Reka (Ivanya, vide Ivanya Reka).					
Remechina,	20	187	—	—	187

PAGI.	Dom.	RGÇ.	GRi	Heb.	Sum.
Remethe, RC.	26	250	—	—	250
Remetinecz,	18	158	—	—	158
Rendulich,	10	97	—	—	97
Repicheva Goricza, vide Goricza (Repicheva).					
Repische,	9	82	—	—	82
Reshetarovo,	15	139	—	—	139
Resnatacz, v. Risnatacz,	3	25	—	—	25
Resznik, cum Tricesimae Officio, RC.	39	303	—	—	303
Resznik,	26	211	—	—	211
Resztovo,	20	185	—	—	185
Retkovecz,	9	89	—	—	89
Ribarszko, vide Hribarszko.					
Ribnicza,	29	243	—	—	243
Ribnik,	17	161	—	—	161
Rimm,	6	58	—	—	58
Risnatacz, vide Resnatacz.					
Roge (Dolni,) Roge (Gorni,) vel Rogi, ECF.	14	128	—	—	128
Rosenicza,	20	194	—	—	194
Roszapajnik, v. Roszopanyek,	29	252	—	—	252
Rucha,	69	508	—	—	508
Ruda, v. Rude, RC.	211	1268	—	—	1268
Rude,	8	76	—	—	76
Rudess,	6	63	—	—	63
Rugvicza,	59	523	—	—	523
Ruschicza,	9	87	—	—	87
Ruskovecz, vide Russevecz.					
Russevecz, vide Hrussevecz.					
Sabno, vel Xabno,	26	213	—	—	213
Sagari (Dolne), v. Xagari,	11	89	—	—	89
Sagari (Gorne), v. Xagari,	41	276	—	—	276
Sagudovecz, Shagudovecz,	16	157	—	—	157
Sain, Shain,	18	109	—	—	109
Sakanye, RC.	19	182	—	—	182
Sakanye,	25	213	—	—	213
Salovecz, Shallovecz,	19	165	—	—	165
Sarjavinecz, vide Serjavinecz.					
Saskovecz, Shaskovecz,	14	134	—	—	134
Sassina, RC.	26	222	—	—	222
Sassinovecz, Shassinovecz,	45	419	—	—	419
Schepanye,	41	390	—	—	390

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Schibicze, vide Sibicze.					
Sehovacz, v. Shehovacz, Scovatz,	10	85	—	—	85
Selezno, vel Zelezno,	52	499	—	—	499
Senkoveczi, vel Shenkovecz,	12	114	—	—	114
Sepczi, vel Seperczi,	6	64	—	—	64
Serjavinecz,	22	212	—	—	212
Sernovacz, vide Zernovacz.					
Serpavinecz, vide Shestina.					
Seval, Sheval,	3	29	—	—	29
Shain, vide Sain.					
Shegina, Segina,	3	22	—	—	22
Shepet,	5	42	—	—	42
Shestina, Sestina, RC.	49	388	—	—	388
Sibicze, vel Shibicze,	28	215	—	—	215
Shiranovichevbreg,	26	192	—	—	192
Silakovina, v. Shilakovina,	28	247	—	—	247
Silyavina,	14	110	—	—	110
Simatovo, vel Shematovo,	7	73	—	—	73
Simunchevecz, vel Simunczevecz,	26	221	—	—	221
Sinaiverh,	4	37	—	—	37
Sipachkibreg,	8	79	—	—	79
Sipak, vel Shipak, RC.	2	16	—	—	16
Sipak,	5	49	—	—	49
Sipak, v. Shipak, (Draganichense),	67	448	—	—	448
Sipak, vel Shipak,	20	154	—	—	154
Sirchicza,	8	79	—	—	79
Siscium, vel Szissek (Stari), Tricesimae Officio insigne, RC.	89	802	—	—	802
Sissinecz, v. Shissinecz, RC.	29	235	—	—	235
Sisslavich, v. Shislavich, RC.	106	1026	—	—	1026
Sitarjevo, Schitarjevo, RC.	19	180	—	—	180
Sitkovchicza,	2	10	—	—	10
Sitnyak,	16	157	—	—	157
Sitomir,	15	149	—	—	149
Skalyevicza, v. Zkalyevicza,	8	67	—	—	67
Skerlyevo,	51	458	—	—	458
Skornyachko,	4	37	—	—	37
Skukani,	15	142	—	—	142
Skvarichevo,	9	87	—	—	87
Smislyak, v. Zmislyak,	11	105	—	—	105

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Spanszko,	6	65	—	—	65
Stakorovecz,	15	131	—	—	131
Stefanczi, Stefani,	6	42	—	—	42
Stefanki,	45	415	—	—	415
Steffanovecz, vel Steffanovczi,	16	158	—	—	158
Stipicze, vide Sibicze.					
Subrinczi,	11	100	—	—	100
Sungeri, vide Zungari.					
Susenberg, vel Susumberg,	32	298	—	—	298
Sveti Kris, vide Kris.					
Szamczi,	29	268	—	—	268
Szarovo, vel Szarovo Sello,	7	69	—	—	69
Szaszi,	10	95	—	—	95
Szedelcze, vel Szedlicze,	12	94	—	—	94
Szelcze,	9	94	—	—	94
Szelcze (Malo),	4	36	—	—	36
Szelcze (Weliko),	11	105	—	—	105
Szelische,	22	196	—	—	196
Szella, RC.	38	365	—	—	365
Szella,	18	171	—	—	171
Szella,	13	131	—	—	131
Szella,	15	146	—	—	146
Szella,	32	256	—	—	256
Szella,	10	101	—	—	101
Szello,	10	96	—	—	96
Szello (Gocse), vide Guchjeszello.					
Szelnicza,	7	68	—	—	68
Szelnicza,	8	74	—	—	74
Szelnicza,	69	581	—	—	581
Szepnicza, vel Stepnicza,	19	184	—	—	184
Szersiech, vel Szersicze,	11	107	—	—	107
Szeszvete, RC.	15	142	—	—	142
Szetus,	52	398	—	—	398
Szeverin, ECF.	9	85	—	—	85
Szeverje,	4	35	—	—	35
Szikerczi, vel Shikerczi,	4	37	—	—	37
Sziszek (Alt, Sziszek, Stari), vide Siscium.					
Szkenderberdo, Zkenderberdo.	9	85	—	—	85
Szkrad, vel Zkrad, ECF.	17	167	—	—	167
Szkrobotarszkoszello, vide Zkrobotarszkoszello.					

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Szlanagora, vide Szlavagora.					
Szlanidol,	10	94	—	—	94
Szlanipotok,	149	1427	—	—	1427
Szlanovecz,	16	157	—	—	157
Szlapnicza,	5	49	—	—	49
Szlapno,	36	309	—	—	309
Szlatina,	48	398	—	—	398
Szlative, vel Zlative Male, Welike).					
Szlava Gora, v. Szlana Gora.	9	74	—	—	74
Szlavetich RC.	49	364	—	—	364
Szlavicza,	11	89	—	—	89
Szleme,	6	51	—	—	51
Szlobin, vide Zlobin.					
Szmrechje, Szmrecsje,	41	266	—	—	266
Szmrekari, Szmrekarie,	5	40	—	—	40
Sz obole, v. Szoboli,	8	76	—	—	76
Szokole, vel Szokoli,	12	96	—	—	96
Szoldatich,	8	73	—	—	73
Szoline, vel Szolina,	4	32	—	—	32
Szoline,	15	148	—	—	148
Szop,	14	116	—	—	116
Szop,	9	87	—	—	87
Szopnicza,	12	121	—	—	121
Szopoth,	6	57	—	—	57
Szpachichi, vel Zpachichi,	9	80	—	—	80
Szrachak, vel Szrachek,	11	98	—	—	98
Szrebernik,	8	68	—	—	68
Szredichko,	38	361	—	—	361
Szredine,	6	47	—	—	47
Szrednyak,	8	77	—	—	77
Sztanchich, v. Ztanchich,	8	73	—	—	73
Sztankovczi, v. Sztankovecz,	6	59	—	—	59
Sztankovo, vide Ztankovo.					
Sztarjak, vide Ztarjak.					
Sztari Brod, vide Ztari Brod.					
Sztarilazi, vide Lazi (Sztari).					
Sztarochicho, vide Chicho (Sztaro).					
Sztative, vide Ztative.					
Szteklicze, vel Szteklicsari,	8	72	—	—	72
Sztenyevecz, vide Stenyevecz.					
Sztergari, Sztregari, vide Ztergari.					
Sztermecz, vide Ztermecz.					

PAGI.	Dom	RGC	GR.	Heb.	Sum.
Sztojavnicze,	12	103	—	—	103
Sztranicza,	14	107	—	—	107
Sztrasa, vel Ztrasa,	19	182	—	—	182
Sztreleczko, vide Ztrelechko.					
Sztrezojevo,	19	153	—	—	153
Sztruga, vide Ztruga.					
Sztrusecz, vel Sztrusevecz, vide Ztrusecz.					
Sztubicza, vide Ztubicza.					
Sztupnik, vide Ztupnik,					
Sztupno, vide Ztupno.					
Szúhodol, v. Szuhidol,	8	74	—	—	74
Szuhor, v. Shuhor, v. Szuhori,	5	48	—	—	48
Szulinecz,	15	142	—	—	142
Szusha,	24	212	—	—	212
Szushicza, ECF.	51	418	—	—	418
Szuszed,	49	236	—	—	236
Szuvoj,	32	295	—	—	295
Szversevo, vel Szversevo Szello,	14	126	—	—	126
Szveticze, RC.	7	56	—	—	56
Szveti Kris,	49	387	—	—	387
Szvibich, vide Schibicze.					
Szvibje, Szviblye,	4	42	—	—	42
Szvilno,	20	122	—	—	122
Szvinichko,	76	667	—	—	667
Tergh, RC.	49	349	—	—	349
Ternava,	42	399	—	—	399
Ternava,	28	233	—	—	233
Ternovo,	4	39	—	—	39
Ternye,	16	159	—	—	159
Ternye,	6	56	—	—	56
Tersich, v. Purgaria,	6	55	—	—	55
Tersztenik, v. Trsztnik,	15	141	—	—	141
Tersztenik,	33	286	—	—	286
Tersztenik, v. Trsztenik,	8	74	—	—	74
Tersztye, v. Trsztye, RC.	17	144	—	—	144
Tihochaj,	3	27	—	—	27
Tihovo Dolni, Tihovo Gorni,	25	209	—	—	209
Tishina, v. Tissina (Capitul.)	21	182	—	—	182
Tishina, v. Tissina (Erdőd.)	49	426	—	—	426
Tlake,	29	264	—	—	264

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Tomassich, vel Tomassich Szello,	29	231	—	—	231
Tomassnicza, Thomasnicza,	39	294	—	—	294
Tomchich, vel Tomchuchkoszello,	29	237	—	—	237
Tonkovich,	10	98	—	—	98
Toplichicza (Dolna, Gorna)	23	195	—	—	195
Toplicza,	11	109	—	—	109
Topolovecz,	39	342	—	—	342
Topolovecz,	49	386	—	—	386
Topolye,	21	192	—	—	192
Trebarjevo, Treborjevo,	69	589	—	—	589
Trebovecz,	69	601	—	—	601
Trescheno, Terscheno,	3	23	—	—	23
Tresherovacz, vide Zorkovecz.					
Trg, vide Polye.					
Tri Kralyi,	24	207	—	—	207
Trinitas (SS.) vide Marocha.					
Tropeti,	10	80	—	—	80
Trstenik, vide Tersztenik.					
Trsztnik, vide Tersztenik.					
Tuchini, Tuchinbreg,	9	82	—	—	82
Togonicza, Tugonicza,	45	361	—	—	361
Tuchkovacz,	16	132	—	—	132
Turan,	49	411	—	—	411
Turen (Sub),	11	99	—	—	99
Turke, RC.	16	105	—	—	105
Turkovchina,	32	287	—	—	287
Turni (Dolni,) Turni (Gorni,)	19	167	—	—	167
Tuszti Verh,	8	44	—	—	44
Umol,	8	60	—	—	60
Urnovecz, vide Vurnovecz.					
Város, vel Váross,	15	137	—	—	137
Vasz (Gorna,)	15	132	—	—	132
Vasz (Vratina, vide Vratina Vasz.					
Velessevecz, RC.	99	901	—	—	901
Velika, vide Dubravszkoszello.					
Verbanczi,	19	169	—	—	169
Verbanszka Draga, vide Draga (Verbanszka).					
Verbovecz,	19	186	—	—	186
Verbovo,	39	298	—	—	298

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Verbovo,	11	89	—	—	89
Verh (Mali, Weliki),	24	180	—	—	180
Verhi (Dolni, Gorni),	22	172	—	—	172
Verhovacz, vel Verhovecz,	7	66	—	—	66
Verhovacz, RC.	32	255	—	—	255
Verhovczi,	19	158	—	—	158
Verhovecz (Dolni, Gorni),	38	316	—	—	316
Verhovszka Vesz,	11	89	—	—	89
Verskovczi,	15	133	—	—	133
Vervische, vel Vrvische,	3	12	—	—	12
Veszelich,	11	97	—	—	97
Vidovecz,	39	340	—	—	340
Vidussevecz, RC.	66	510	—	—	510
Vinchicza,	4	37	—	—	37
Vinszki Verh,	39	330	—	—	330
Vinterovecz, vel Vinterovczi,	9	86	—	—	86
Visnyevecz,	5	42	—	—	42
Vivodin Budin, vide Budin.					
Vivodina, RC.	29	116	—	—	116
Vlassichberdo,	3	33	—	—	33
Vlasskovecz,	15	138	—	—	138
Vlaszkavulicza,	12	109	—	—	109
Vode,	18	139	—	—	139
Vodenadraga, vide Draga (Vodena),					
Vodosztaje,	16	140	—	—	140
Volfi,	3	32	—	—	32
Volovje, v. Volavje,	44	300	—	—	300
Vrabche, RC.	39	269	—	—	269
Vranchichi, vel Franchichi.	17	195	—	—	195
Vranovdol,	23	215	—	—	215
Vrata,	36	222	—	—	222
Vratina Vasz, Ratina Vasz.	16	136	—	—	136
Vratechko,	12	117	—	—	117
Vratnik,	4	27	—	—	27
Vrbanczi, vide Verbanczi.					
Vrh, vide Okich.					
Vrh,	3	27	—	—	27
Vrh,	2	15	—	—	15
Vrhovecz, vide Verhovecz.					
Vrhovecz, vide Pantovkan.					
Vrskovczi Obres, vide Obres.					
Vuchak,	9	67	—	—	67

PAGI.	Dom.	GRC.	GR.	Heb.	Sum.
Vuchak,	39	349	—	—	349
Vuchaki,	33	269	—	—	269
Vuchiadraga vel Draga (Vuchia).	7	68	—	—	68
Vuchjak,	15	132	—	—	132
Vugra, RC.	49	417	—	—	417
Vugrovecz,	14	127	—	—	127
Vukani, Vukszani,	6	56	—	—	56
Vuketich, Vuzketich,	10	80	—	—	80
Vukojevecz Infer.	19	159	—	—	159
Vukojevecz Super.	9	76	—	—	76
Vukomerecz,	11	96	—	—	96
Vukomerecz, v. Vukomerich,	11	101	—	—	101
Vukova Goricza, vide Goricza (Vukova),					
Vukovaszella,	21	182	—	—	182
Vukovje,	6	51	—	—	51
Vukovina,	36	299	—	—	299
Vukshin, Vukssin,	34	268	—	—	268
Vukszani, vide Vukani.					
Vurnovecz, v. Urnovecz,	20	144	—	—	144
Vurath,	9	78	—	—	78
Vuroth, vide Budim.					
Xabno, vide Sabno.					
Xagari, vide Sagari.					
Zablatje,	10	89	—	—	89
Zaborszko, vel Zoborszko,	16	142	—	—	142
Zabukovje,	4	43	—	—	43
Zaderkovecz,	22	151	—	—	151
Zadoborje,	50	246	—	—	246
Zadoborje (Malo),	17	106	—	—	106
Zadvorszko, vel Zadvorszkoszello,	34	279	—	—	279
Zagolik, ECF.	22	168	—	—	168
Zagradczi,	7	57	—	—	57
Zagradczi,	33	287	—	—	287
Zagradje, vel Zagradjecz,	9	69	—	—	69
Zagradje,	12	101	—	—	101
Zahert, vel Zaert,	5	49	—	—	49
Zaichaki, vel Zajeczi,	22	157	—	—	157
Zakrajecz (Dolni),	10	89	—	—	89
Zakrajecz (Gerni),	12	102	—	—	102
Zakrisje,	6	56	—	—	56
Zakutek,	10	79	—	—	79

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Zaluka.	31	224	—	—	224
Zaluka,	11	91	—	—	91
Zamersje,	29	253	—	—	253
Zamost,	9	49	—	—	49
Zamoszt,	13	108	—	—	108
Zapech,	12	96	—	—	96
Zapressich cum Passu,	83	654	—	—	654
Zaprudje, RC.	13	105	—	—	105
Zasztenicza, vel Zasztenicze,	76	408	—	—	408
Zaumol,	6	50	—	—	50
Zaverh, ECF.	10	79	—	—	79
Zaverskom,	13	112	—	—	112
Zaverssje,	9	75	—	—	75
Zaverssje, RC.	32	257	—	—	257
Zaverssje, RC.	7	50	—	—	50
Zavrassak, vel Zavaschak,	16	132	—	—	132
Zdenchina (Infer.)	46	351	—	—	351
Zdenchina (Super.)	14	108	—	—	108
Zdenczi,	39	327	—	—	327
Zdihovje, vel Zdihovo,	7	66	—	—	66
Zdihovo,	16	147	—	—	147
Zelezno, vide Selesno.					
Zelina,	9	94	—	—	94
Zelnicza, vide Szelnicza.					
Zernovacz, vel Zerkovacz,	9	64	—	—	64
Zezelova, vel Zezelovo,	10	82	—	—	82
Zdolanczi,	7	68	—	—	68
Zgurich, vel Zgurichberdo,	31	226	—	—	226
Zirchicza,	8	73	—	—	73
Zkoblich,	7	68	—	—	68
Zkrad, vide Szkrad.					
Zkukany, vide Skukani.					
Zkupicha, Zkupicza,	16	145	—	—	145
Zlobin,	28	181	—	—	181
Zmislyak.	2	20	—	—	20
Zmislyak, vide Smislyak.					
Zorkovecz,	39	332	—	—	332
Zorkovecz, vel Zorkovczi,	12	97	—	—	97
Zpachichi, vide Szpachichi.					
Ztanchich, vide Sztanchich.					
Ztankovecz, vide Sztankovecz.					
Ztankovo,	29	211	—	—	211

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Ztarjak, vel Ztarjerovo,	32	247	—	—	247
Ztative (Dolne, Infer.)	68	328	—	—	328
Ztative (Gorne, Super.)	19	169	—	—	169
Ztenyevecz (Inferior), RC.	9	67	—	—	67
Ztenyevecz (Superior),	34	247	—	—	247
Ztergari, v. Sztergari,	7	48	—	—	48
Ztermecz,	42	335	—	—	335
Ztermecz,	7	64	—	—	64
Ztermecz,	32	256	—	—	256
Ztermecz,	26	199	—	—	199
Ztermecz,	48	419	—	—	419
Ztojavnicza, vide Sztojavnicze.					
Ztramicza,	23	164	—	—	164
Ztrasa, vide Sztrasa.					
Ztrelechko,	22	191	—	—	191
Ztrezoj,	22	175	—	—	175
Ztrezojevo, vide Sztrezojevo.					
Ztruga,	25	204	—	—	204
Ztrussecz,	11	100	—	—	100
Ztubicza (Inferior), RC.	98	895	—	—	895
Ztupnik, RC.	98	899	—	—	899
Ztupno, vel Sztupno,	29	267	—	—	267
Zungari, vel Sungeri.	41	346	—	—	346
Zvechaj,	7	64	—	—	64

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Akszazimovich	—	—
Antelik	—	—
Asperger, Ospargari	—	—
Babich,	—	—
Babin, v. Babinopolye	—	—
Bachichkadraga	—	—
Baffli,	4	36
Baiczi,	—	—
Balogovidvori, C.	7	68
Bania, Villa	—	—
Banschitza, Cur.	—	—
Barkovichi,	—	—
Bartholomaeus (S.)	—	—
Bartolevich,	—	—
Bartolich,	—	—
Bastyani,	—	—
Belinicha,	—	—
Belinszkoszello,	—	—
Benedictus (S.)	—	—
Benkovich,	—	—
Berdanszko,	—	—
Berkovo,	—	—
Besie,	—	—
Besin,	—	—
Besztovje,	—	—
Bidrussecz,	—	—
Bilovicze,	—	—
Biszag, Allod.	—	—
Bisztracz, Bisztravecz,	—	—
Bogotich,	—	—

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Borlin,	2	13
Borongaj, Borovchani	1	6
Bosjakovina,	2	17
Bosjakovina Cast.	6	66
Boszniachkoszello		—
Boszterczi, Boszilevczi		—
Bradicze, v. Bridich	9	89
Brainkovoberdo, vel Brajakberdo	35	288
Branki,	—	—
Brebernicza,	5	48
Bregane,	12	118
Bresani,	19	178
Bresztovecz,	—	—
Brezevich,	22	190
Brezje,	—	—
Breznicza,	—	—
Brezovicza, RC.	2	17
Brictii (S.) Supra Bosjakovinam	19	174
Bridich,	12	91
Bridichkoszello,		—
Brokunyevecz, Castr.		—
Bubnicha,	—	—
Budrovecz,	—	—
Busianecz,	—	—
Butja, vel Putia,	—	—
Catharina (S.)	—	—
Chaba,	—	—
Chabar Castel.	—	—
Chabrani,	—	—
Chaki v. Chuki,	5	48
Chukova,	—	—
Chukovichi,	8	66
Churkovczi,	—	—
Czerovacz,	—	—
Czerovicza, v. Czerovczi,	—	—
Cziganovicza,	—	—
Czvitalkovo,	—	—
Darichi,	—	—
Dedich, Dedichi	—	—
Dedinlespina,	—	—
Dervissini,	—	—
Dobechochicha,	—	—
Dobra,	3	32
Dodissani,	—	—
Dolenszki Jarek	5	54
Dolari,	—	—
Dolecz,	4	42
Doline,	—	—
Draga,	1	12
Drenische,	—	—
Dresnik,	—	—
Dubovecz,	4	42
Dubrava,	5	49
Duganszko,	—	—
Duh,	—	—
Dusanecz, v. Busanecz		—
Dvorchenicz,	—	—
Fabianczi,	—	—
Farlani,	—	—
Ferenczi,	—	—
Filipovichi,	—	—
Filkovich,	—	—
Franchichi,	—	—
Gaiczi,	—	—
Galin,	—	—
Garussevina,	—	—
Gechkovecz,	—	—
Gergyevecz,	—	—
Gistini,	—	—
Goloberdo,	—	—
Golubovecz (Dolni,) Curia	—	—
Golubovecz (Gorni), C.		—
Gorachi,	6	59
Gorechani,	—	—
Gorich,	—	—
Gorichka.	—	—
Goricza (Lucha).	—	—

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Goricza (Orechova)		—
Gorshaki,	3	30
Gotovicza,	—	—
Goziki,	—	—
Grabarek,	—	—
Grachecz,	5	39
Grabovecz,	—	—
Grintavecz,	4	39
Grohovo,	—	—
Guszanovecz, v. Huszanovecz	—	—
Hagyur,	—	—
Hankovich,	—	—
Haramie,	—	—
Herczegi,	—	—
Herlichi,	2	24
Hertich, vel Ertich, vel Ertache,	9	80
Hervaticza,	—	—
Homer,	6	56
Hradinepaven,	—	—
Hrallek,	—	—
Hrassina,	—	—
Hrast,	1	8
Hrasztovicza,	15	142
Hrebinje,	—	—
Hrelin, Arx	1	44
Hribczi,	—	—
Hulkevoberdo,	—	—
Huszanovecz, v. Guszanovecz	—	—
Humlani,	—	—
Huszinczi, v. Huszanecz		—
Jacob (Sanct),	—	—
Jambresichi,	—	—
Janichdol,	—	—
Janovczi,	—	—
Jasiczkoszello,	—	—
Jazbina,	—	—
Jazvek.	—	—
Jelenovacz,	3	33
Jelsza,	7	64
Jeresinecz,	—	—
Illasich,	—	—
Illianichi,	—	—
Illovachek, vel Illubochek	—	—
Joseph (Sanct)	—	—
Jovsinjarek,	—	—
Isakovecz,	—	—
Jugavacz,	9	90
Junsda,	—	—
Ivanchich,	4	43
Kadaki,	—	—
Kalline,	2	17
Kamenjak,	—	—
Kanisa,	—	—
Kapuschin,	—	—
Karivaras,	—	—
Kerchelik,	—	—
Kerschanovecz,	8	75
Kissevbrig,	—	—
Klichi,	—	—
Klupenszko,	—	—
Kolich,	3	30
Komlinichberdo,	2	18
Konjci,	2	17
Konyari,	4	38
Korachkoszello,		—
Koretinecz,	—	—
Koretinecz,	—	—
Kossarin,	—	—
Kosza (Liszinska)	—	—
Kottar,	—	—
Kovachich,	—	—
Kozar, Allod.	—	—
Krachani,	—	—
Kraglyeviez,	—	—
Kraicz,	—	—
Krainszkoszello,		—
Krassichevbreg,		—
Kraszicza,	—	—

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Krembelich,	—	—
Krenesichi,	—	—
Krosznik,	—	—
Krulichi,	—	—
Krupeczszello,	—	—
Kuchanczi,	—	—
Kuchani, v. Lonchani		—
Kucharicze,	—	—
Kuchevje,	—	—
Kuchevoszello,	—	—
Kukulyani,	—	—
Kupari,	2	21
Kupchevo,	—	—
Kussanecz,	1	7
Kuszanczi-Buzian,		—
Ladomér,	3	36
Lantari, v. Lonchari	7	74
Laschech,	—	—
Laschina,	11	104
Lazari,	1	13
Lazacz (Gorni),	4	39
Legrad, Curia	—	—
Lepeszich,	—	—
Lespina, v. Dedinlespin		—
Leszkovecz, Curia	—	—
Limbus,	—	—
Lipovecz,	—	—
Lipovgrad, Curia	—	—
Lischevo,	—	—
Loncharevoberdo,		—
Loncharszkoszello,		—
Longuri,	8	50
Lozani,	—	—
Losnyaki,	—	—
Luchicza,	—	—
Lugh (Mali),	3	29
Lukakichevosello,		—
Lukavecz Arx,	—	—
Lukosich,	—	—
Lukunichka,	—	—
Lusje,	—	—
Lusnicza,	—	—

	Dom.	Inc.
Magdalena (S.)	11	125
Magdalenczi,	—	—
Maglinczi,	—	—
Magyarszkoszello		—
Malo Szello,	17	162
Marchani, v. S. Marko		—
Marko (S.) vide Marchani		—
Marinovczi,	—	—
Martin (Sanct)	—	—
Martinkovichevbreg		—
Matatichevo Cur.	—	—
Maximir,	10	85
Medved, vel Medvedraga	4	32
Medvedszkibreg	16	148
Merkopolje,	—	—
Merzelich,	—	—
Metul,	—	—
Michael (Sanct.)	—	—
Miczkovo Curia	—	—
Mihanovcze,	—	—
Mihelszkoszello,		—
Mikailo,	—	—
Miksich.	—	—
Mikula (S.) vel Zelina RC.	15	91
Mikulandrich,	—	—
Mikulassevo Meszto,	—	—
Mikulczi,	—	—
Mikuli,	—	—
Milassin,	—	—
Milichevo, v. Milissevo,	10	72
Minkovich,	—	—
Miskovo Polye,	8	60
Modszlavanye,	—	—
Mohaj,	—	—
Kohorichevo,	—	—
Mokrivicza,	—	—
Mokrovicha,	—	—
Mosnik,	—	—

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Moskuni,	—	—
Mossunari,	6	37
Mostichi,	9	65
Mucharicze,	—	—
Muchnik,	—	—
Mutnik,	—	—
Nadvuchnik,	3	21
Novachichevoszello	—	
Novakoveczi,	4	36
Nova Vesz,	—	—
Novidori, Castel.	—	—
Novigrad, Castel.	—	—
Novoszelecz,	4	28
Novoszello,	11	104
Okich, v. Verh, RC.	—	—
Okluh,	1	14
Omilye,	26	219
Oplassnik,	16	155
Orassok,	—	—
Orle,	—	—
Orlicza,	3	33
Ospargari, vide Asperger.		
Ottok, v. Potok (Gorni),	—	
Ovetische,	—	—
Paladinich,	—	—
Pandak,	—	—
Panich	13	110
Paradusz, Cast.	—	—
Parlinstye,	6	64
Pavechich,	—	—
Pavlik,	—	—
Pavunovoberdo,	—	—
Perjavicza,	3	38
Perki,	—	—
Persinovoszello,	—	
Peter (Sanct)	—	—
Petrakovoberdo,	—	
Petroveczi,	6	64
Pfarhof,	—	—
Pileniczo, Runcin.	—	—
Pintari,	—	—
Pintarszkoszello,	—	
Platak,	—	—
Plessivicza,	1	9
Podbersevcze.	—	—
Podgaj,	—	—
Podgrits,	4	43
Podlipichkoszello,	—	
Podverh,	—	—
Podvineprad,	3	28
Podvuchnik,	5	49
Pokupszko Arx,	—	—
Pology,	4	44
Polanye,	—	—
Poszavje,	6	63
Potok,	11	108
Premusich,	—	—
Prevendari,	—	—
Prikop,	—	—
Pronicza,	—	—
Putia, vel Butia,	—	—
Radmanov,	—	—
Radovje,	3	27
Rajavo, vel Rujavo,	2	26
Rakovo,	—	—
Ratina Vasz, vel Ratinovecz	4	25
Ratolicz,	—	—
Ratulia,	5	48
Ravnjari,	—	—
Razboje, vel Razloge	—	
Regovicza,	—	—
Resza,	—	—
Ribnyak,	—	—
Rochus (Sanct.)	—	—
Rode,	—	—
Rovasicz,	—	—
Rovlich,	—	—
Runczi,	5	48
Santiczi,	—	—
Sèhiberle, v. Siberle.	—	
Selingrad, Arx,	1	17

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	*Inc.*		*Dom.*	*Inc.*
Serachich,	—	—	Szuhodol,	—	—
Severi,	—	—	Szuszen,	—	—
Sie,	—	—	Szvinczi,	—	—
Siberliska,	2	22	Szviny,	—	—
Simanovichi,	—	—	Taborische,	—	—
Simunovecz,	—	—	Tatkovich, vel Merkopolye	—	—
Sissevbrig, v. Kissevbrig,	—	—	Terhan,	—	—
Sisuti,	—	—	Terhkovbrieg,	—	—
Sivacz,	—	—	Terpuczi,	19	165
Sivkovich,	—	—	Terscheno, v. Trescheno	—	
Skarpacz,	—	—	Tersczi,	—	—
Slebecz,	4	43	Teutschovicz,	—	—
Skrilyevo,	—	—	Tillester,	—	—
Smricsje (Gorszko)	4	42	Tometi,	—	—
Smukovich,	—	—	Torvanye.	—	—
Sopacz,	1	16	Tuczenich,	—	—
Sosarna,	—	—	Tukve,	4	42
Srublye,	—	—	Tumbri,	—	—
Steklicsari,	8	79	Turopolye, Nobilium Campus.	—	—
Storni,	—	—	Tutnyovo,	—	—
Subri,	—	—	Udebczi,	—	—
Suhori,	4	—	Valtinyak,	1	4
Szalnovo,	—	—	Varassovczi,	—	—
Szekachi, vel Szokichi		—	Velika Voda,	2	25
Szepnicza,	2	26	Verbanszko,	—	—
Szerbeli,	—	—	Verbetich,	—	—
Szinye,	—	—	Verbina Curia,	—	—
Szkendri,	—	—	Verbovecz Curia,	—	—
Szkulinczi,	—	—	Verh,	10	81
Szkunicza,	—	—	Verhova,	7	72
Szlatina,	—	—	Veznik,	—	—
Szokichi, vide Szekachi.			Veznik Allod.	—	—
Szopchi Verh,	8	76	Videtich,	—	—
Szrachichi,	—	—	Viszoka Gora,	—	—
Szrinchak,	—	—	Vlahi,	—	—
Sztaressinchich,	—	—	Voszlavichevoszello	—	—
Sztaridvori Curia,		—	Vuglenicza,	12	111
Sztarigrad,	—	—	Vukoderi,	—	—
Sztranovicza,	—	—			
Sztubicza, v. Ztubicza		—			

VICI, PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Vukssichbrod,	—	—	Zelina, vide Mikula.		
Vulonich,	—	—	Zezelichi, vel Zeretichi,	12	118
Vuzlini,	—	—			
Zabok,	—	—	Zobsich,	—	—
Zakezina,	2	14	Zorkovo,	—	—
Zaszumo, vel Zavurmul,	—		Ztermacz,	7	68
Zavurmul, vide Zaszumo.			Ztubicza,	6	60
Zdenecz (Dobri), Cur.	—		Ztubicza (Super.) RC.	—	
Zelin, Castr.	2	42	Zvonarich,	—	—

In Vicis, Curiis, Montibus, Molis, Villis, et Promontoriis degentes 19800.

Numerat Civitates Liberas Regias 2, Oppida 8, Pagos 1259, Vicos, Praedia, et Diverticula 428, Incolas 300589.

Status Personalis Magistratus Provinciae: Vice Comes Ord. 1. Substituti 2. Notarius Ord. 1. Vice-Notarii Actuales 2. Archivarius Una Registrator 1. Exactor Rationum 1. Perceptor Generalis Cassarum 1. Generalis Cassarum Vice Perceptor 1. Particulares, seu Vice-Perceptores 3. Judices Nobilium Ord. 6. Vice-Judices Nobilium 6. Jurassores Ordinarii 12. Fiscalis Ordin. 1. Vice Fiscales Actuales 2. Commissarii 8. Navigationis Savanae Inspectores 2. Navigationis Colapianae Inspector 1. Physici Ord. 2. Chyrurgi Districtuales 7. Geometra 1. Cancellistae 5. Equatii Inspector, et Artis Veterinariae Magister 1. Mororum Inspector 1.

Supremi Comitis Officio fungitur Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Donatus Lukovszky, I. Ordinis S. Stephani Regis Apostolici Eques, S. C. R. A. M. Actualis Intimus Status Consiliarius, in Regnis Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae Vice-Banus, ac Excelsae Tabulae Banalis Co-Judex. etc.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi, et Segniensi cum Modrussiensi, seu Corbaviensi canonice unitae.

LITTORALE HUNGARICO - MARITIMUM COMMERCIALE.

Littorale Hungarico-Maritimum Commerciale, Magyar-Tengeri Part Részek, Brch Uherſko-Morſki Kupecki, das Ungariſche Küſten-Land, extensione ad octo Geographica Milliaria defixum, conterminat ab ortu cum Regimine Confiniario Ogulinensi, a septemtrione cum Comitatu Zagrabiensi, ab occidente cum Ducatu Carnioliae, a meridie vero Mari Adriatico alluitur. Dividitur in tres Jurisdictiones, uti dici solet separatas Portas constituentes. Prima harum est Jurisdictio Liberae Urbis Maritimo Commercialis Fluminensis, altera Jurisdictio Liberae Urbis Maritimo Commercialis Buccarensis, tertia demum Jurisdictio Districtus Maritimo Cameralis e Dominiis Cameralibus Vinodol, Hrelin, et Buccari consurgens. Subjacent hae Jurisdictiones sub omni publicae Administrationis obtutu moderationi Inclyti Regii Gubernii Fluminensis, quod solito Dicasteriali more coordinatum, statu suo personali provisum, in nonnullis Agendis gremialibus Commercialibus, et Navigationibus immediate ab Excelsa Cancellaria Regia Hungarico Aulica, in aliis autem Agendis ab Excelso Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico, denique in objectis Sphaeram Oecconomicam concernentibus ab Excelsa Camera Regia Hungarico Aulica dependet. Lingua hic viget Illyrica, et Italica, quamquam et Germanica multum communis evaserit. Incolas nutrit robustos, cultura vinearum partim, partim vero scapharum, cymbarum, et vastae molis navium mercantilium praeparatione, et fabricatione vitam sustentantes, assiduamque cum Dalmatis, Turcis, Venetis, Pontificiis, Neapolitanis, Hungaris, Croatis, Graecis, Germanis, terra, marique commercii communionem foventes. Reperitur in ambitu hujus Provinciae Fluvius Fiumara, seu Reka, ut et Oeneus, Mons Pech, et Terzakt, Vallis item Vinodol. Sinus Maris Adriatici, Flanaticus dictus, cui Littorale adjacet Hungarico-Maritimum, varia exquisiti saporis Conchylia, uti dactylos, ostreas, limaces etc. — et complura opti-

morum piscium genera, praesertim Rhombos, Congaos, Auratas, Barbones, Tinos, Scombros, Sardas, Asellos marinos, diversae qualitatis Cancros etc. producit, jam olim Romanorum tempore a C. Antonio Julii Caesaris aemulo navali Classe (ut Ludov. Schönleben in Annalibus Carnioliae antiquae, et novae parte 2 testatur) ad Curictam Insulam, quae hodie Veglia audit, visitatus. Aura gaudet saluberrima, hinc ea fruentes robustis instructi sunt viribus, plurimique seram attingunt aetatem. Insunt Ei

CIVITATES.

FLUMEN S. VITI, vel Vitopolis, germ. St. Veit, an Pflaum, ital. Fiume, illyris vero Reka, vel Rika, teste Livio Hist. Libr. 4. Oppidum Oeneum ab Oeneo praeterlabente fluvio — a Strabone Libr. 7. pag. 218. a Ptolomaeo Libr. 8. — a Plinio L. 3. C. 21. Tersatica, a Tersatto incumbente ipsi monticulo apellatum, considet ad Oeneum, seu Fiumara piscium feracem fluvium, ad oram sinus Flanatici, vulgo Golfo di quarnero, montium circumquaque veluti corona redimitum, et mare veluti speculum e regione prospectans. Urbem hanc Romanis notam fuisse, ideoque pervetustam esse, insuper et Inscriptiones lapideis Tabulis incisae, quas antiquitatum Amatores in frontispicio Ecclesiae Capitularis, in latere Capellae Nobilium meridiem respiciente, in vinea PP. Franciscanorum Tersactensium Brajda nuncupata non pridem legebant, actuque legere possunt, et Tabulae Geographicae veteris Lyburniae, ejusdem Regionem ad hanc extendentes Urbem, et murus demum pluribus milliaribus italicis a pede montis Calvariae per Dominium Grobnik procurrens, ac non multum abludens ab eo, quem ad 40 stadia jussu Octaviani Augusti in sua Illyride Appiánus excitatum meminit, probant. — Flumen temporibus Caroli Magni Francis paruit, postea Hungaris sub Ludovico I-mo Rege Hungariae, qui gloriosis suis victricibus armis eam Anno 1356. suae subdidit potestati, cui inhaerebat etiam regnante Sigismundo, ex quo jus quaesitum fuit Hungariae Regum in hanc Civitatem. Fatalibus temporibus illis, quibus Turcae maximam Hungariae portionem partim occuparunt, partim depopulabantur, Civitas haec sibi relicta ad Archi-Ducem Austriae devenit Dominationem, nulli tamen unquam Provinciae Austriacae incorporata, sed continua serie tamquam distincta Dynastia gubernata, separatum etiam Provinciarum more homagi-

um praestitit, celebris a conclusa Anno 1618. in eadem pace, inter Ferdinandum Austriae Archi-Ducem, postea Romanorum Imperatorem hoc Nomine I-mum, et Rempublicam Venetam inita. — Postmodum Imperialium Regiarum Haereditariarum Ditionum Austriacarum diutissime constituens partem, ob praeclara Concivium suorum in Rempublicam exantlata merita, remonstratam item inviolatam fidelitatem, praestita denique Principibus suis continua serie utilia obsequia, honorifico Civitatis Fidelissimae titulo est decorata, eodem primum per Maximilianum Romanorum Imperatorem Anno 1515. recentius vero Anno 1817. per modernum Franciscum I-mum Augustum recognito, probatoque. — Anno demum 1777. sub pie memoriae Regina Maria Theresia Regno Hungariae aggregata, et Anno 1807. Diaetaliter inarticulata, sed Anno 1809. iniquis temporum vicissitudinibus ab eodem avulsa, post quadrienale Gallicum, octonale vero Austriacum hisce in Oris Imperium Anno 1822. eidem postliminio est restituta. — Olim, dum sub Tersaticae nomine floreret, suo gavisa creditur Episcopatu, teste Diplomate Caroli Magni de Anno 803. emanato, quem tamen Episcopatum sic dictum Tersaticensem bellicosis temporibus eversum, hinc Polam Status Venetici Urbem translatum fuisse putant, superstite exinde hic Loci permanente Capitulo Collegiato, olim e 10 tardius 8, tandem 6 de gente Patricia delectis Canonicis coalito, eoque ideo Polensi Episcopo subjecto, a quo tamen subseque avulsum insimul cum Civitate Capitulum Anno 1787. Episcopo Segniensi, seu Modrussiensi, et Corbaviensi Canonice unito subjectum est; Vetustatem hujus Capituli Ferdinandi I-mi Imperatoris de Anno 1554. emanatum Rescriptum Regium immunitates nonnullas ejusdem confirmans sat, sufficienterque indicat. Regitur Urbs haec Libera Regia municipalibus Legibus, et statutis plurimorum Augustissimorum Imperantium auctoritate firmatis, in quo statu privilegiali Hungariae Regno etiam incorporata, praehabitis Institutis continuo immanet. Pollet Capitaneali Urbis Consilio e quinquaginta Patriciis composito, cui praesidet ipse Gubernator, aut primarius Gubernialis Assessor, in qualitate ille Capitanei, hic Vice-Capitanei. Gaudet Capitaneale hoc Consilium libera proventuum suorum Administratione, cujus tamen annuae Rationes altiori Loco pro Congrua revisione submittuntur. Pertractat etiam quaevis publico politica negotia, quae medio subalterni

sui Magistratus ad effectum dirigit. In Causis Civilibus a Magistratu suo velut Foro 1-mae Instantiae appellatis, format 2-dae Instantiae Forum, a quo in casibus lege designatis patet ulterior Appellata ad I. Tabulam Regiam. — Pro revisione Causarum Civilium delecti habentur e 50 Patriciorum numero 20 Assessores, qui sub Praesidio Capitanei, aut Vice Capitanei celebrandae Sedi Judiciariae intersunt, quae in causis criminalibus Forum 1-mae Instantiae constituit, a quo ad Tabulam Regiam adpellatur. Magistratus Urbis e tribus Judicibus Rectoribus componitur, quorum primus Judex Rector Capitanealis praesidet in Sessionibus Magistratualibus, curatque plerumque agenda Justitialia, residui bini Judices Rectores Communitatis Urbanae curant Agenda publico politica, et oecconomica; omnes autem tres suntReferentes Negotiorum, in Consiliis Capitanealibus discuti solitorum. Munera Judicum sunt triennalia, Judex Capitanealis, et primus Judex Communitatis Urbanae nominatur per Gubernatorem, qua Capitaneum, secundus vero Judex Communitatis eligitur per Capitaneale Consilium votis secretis. Magistratus hic provisus est etiam Secretario, Vice-Secretario, Cancellario, Politiae Referente cum Adjuncto Actuario, et requisito militiae Civicae numero, Pupillorum Commissario, et una Rationum Revisore, Cassae Perceptore, Fori, Quarteriorum, et Praejuncturarum Commissario, Fiscale, duobus denique Cancellistis, distinctas functiones, et obligationes habentibus. Est hic Administratio Civicae Datiae Vini ex Administratore, duobus Assistentibus, et notabili Vigilum numero constans. Domus Fiduciaria (Mons Pietatis) Steinberghiano-publico-Civica Anno 1657 per Nobilem Familiam Steinbergh errecta, postmodum novis Civium collationibus locupletata, ex Administratore, Coadministratore, uno Assistente, ac uno aestimatore aurifabro coalescit, Capitaneali Consilio subordinata. Societas 42 Negotiatorum privata Anno 1822. authoritatis publicae consensu unita, sub nomenclatione: „Societa Delli Assecuratori Ungarici in Fiume" binis Directoribus, et tribus Revisoribus, uno Regestrante, et uno Scriba est provisa.

Pro Causis Cambio Mercantilibus, et Consulatus Maris habetur hic separatum a Foro Civili Tribunal, Regium quippe Tribunal Cambio-Mercantile, et Consulatus Maris 1-mae Instantiae, e Praeside, duobus Assessoribus e numero Juris peritorum, duobus item e statu Negotiatorum, Actuario, et duobus Cancellistis coalitum; ab hoc

Regio Tribunali patet Apellata ad Regium Gubernium Littoralis Hungarico Maritimi. Pro Navibus horsum appellentibus, et hinc vela solventibus duo adsunt Regia Officia, Sanitatarium quippe, et Portus Capitaneatus. Illud e Cancellario, et duobus Assistentibus consistens a Supremo Sanitatis Magistratu pendet, cujus Praeses est ipse Gubernator, coassidentibus Gubernialibus Assessoribus. Posterius e Capitaneo Portus, et Contrascriba consistens, dependet immediate a Gubernio Regio. Adest hic Aedile, Tricesimale, Teloniale, ac Postae Officium, Praefectura item cum Praesidio Militari. Demum in Libero Portu Fluminensi Exterarum Potentiarum actu constituti Consules, et Vice-Consules: Anglicus, Pontificius, Sardus, Danus, Hetruscus, Neapolitanus, Russicus, et Turcicus, domicilio excipiuntur.

Aedes sacrae Urbi huic in unt sequentes: 1-ma Basilica Capitularis, una Parochialis Beatissimae in Caelos Assumptae Virginis Mariae ab immemoriali condita, Anno 1200 curis et impensis publici in decentiorem redacta statum, et anno 1827. et 1828. venusto ad Romani Pantheon immitationem lapideo, solidoque ornata frontispicio, offerens Sanctuarium magnificum principe ara marmorea exornatum, cujus quinae dextrum, totidemque sinistrum latus decorant arae minores pari materia locupletes, in hac Divina solemnia jam latino, jam Illyrico Idiomate e veteri privilegio peraguntur a Capitulo. 2-dum Templum condam PP. Societatis Jesu sub titulo S. Viti, et Modesti Martyrum, Primariorum Civitatis Patronorum, olim dum hic Regia Scientiarum floreret Accademia, Templum Accademicum, Anno 1638. ab Ursula Comitissa a Thonhausen concurrentibus etiam Ferdinando 2-do, et 3-tio Imperatoribus e secto lapide exaedificatum, a rotunda sua forma, structura artificiosa, et copioso marmore celeberrimum. In Ara majori exhibetur simulacrum Crucifixi, e cujus sinistro latere a Lusore quodam Loncarich cognominato, Anno 1296. lapide percusso sanguis, qui vitrea collectus ampula hodiedum in praedicta Capitulari Ecclesia asservatur, defluxisse pie creditur. In hac Ecclesia Sodalitas sub titulo Congregationis Italicae VII. Dolorum B. M. V. Anno 1631. canonice errecta, et a Josepho II-do Imperatore confirmata, Augustis, atque perquam Illustribus Personis sibi adlectis commembris gloriabunda, praescripta pietatis exercitia exacte simul, et devote persolvit, Collegio Ecclesiae huic vicino,

usui Regii Gymnasii, Nationalis item. Graphidis, et Nauticae Scholis addicto. 3-tia Ecclesia PP. quondam Ordinis Eremitarum S. Augustini, nomini S. Hyeronimi Doctoris Ecclesiae dicata, ab Hugone de Tibino Anno 1315. coepta, et a Comite Raimperto de Valse Anno 1408. continuata, atque ad complementum perducta, marmoreis perinde conspicua altaribus, cujus Aedificium Conventuale Regiis Gubernali, et Tribunalis Cambio Mercantilis, et Consulatus Maris Officiis assignatum est. 4-ta Ecclesia Sanctimonialium Ordinis S. Benedicti in honorem S. Rochi Confessoris sacrata, Anno 1669. munificentia Francisci Knexich arcis Tersacti Proprietarii restaurata, Claustro ejusdem in usum Scholae Puellaris converso. 5-ta PP. Capucinorum ad S. Augustinum Episcopum, et Ecclesiae Doctorem Anno 1610 pietate Civitatis exstructa cum adnexo Monasterio. Adsunt et Capellae in Urbe ipsa 1-ma SS. Trium Regum. 2-da S. Spiritus in Domo Hospitali Civica, aegrotantium commoditati ab Anno 1821. destinata. 3-tia S. Michaelis Archangeli, 4-ta SS. Fabiani, et Sebastiani Martyrum, tempore pestilentiae 1291, a fideli populo restaurata. 5-ta S. Andreae Apostoli 1408. sumptibus Comitis Valse exaedificata. In Territorio autem Civitatis 1-ma S. Joannis Baptistae in Villa Plasse Anno 1612. errecta. 2-da S. Helenae in Villa Hosti Anno 1780. exaedificata. 3-tia S. Mariae in Villa Skurinye. 4-ta OO. Sanctorum in Villa Podbreg a Villicis exstructa. 5-ta S. Mariae Carmelitanae in Villa Drenova. 6-ta S. Catharinae Virginis, et Martyris in Villa Pulacz; Est hic quoque Ecclesia Graeci Ritus non Unitorum, et Hebraeorum Synagoga. Inter splendidissima Urbis hujus aedificia praeter praerecensita SS. Ordinum magnifica Monasteria memorantur 1-ma Seminarium quondam Regium, patrocinio S. Ignatii de Lojola Anno 1669 dicatum, sumptibus Comitissae Ursulae a Thonhausen aedificatum, Juventuti antiquitus intertenendae, educandaeque, in praesentiarum vero Praesidiariorum militum domicilio destinatum. 2-do Castellum prisco tempore propugnaculis instructum, militiae Praesidialis sanae habitaculo, et aegrotantis hospitali decretum. 3-tia Residentia Gubernialis Regia. 4-ta Lazarethum magnificentissimum Caesaris Caroli VI. opus eleganti Sacello, Divo periclitantium fama Patrono dicato, praeditum, Rei Tormentariae militum hospitio inserviens. 5-to Curia Civica spatiosam Capitaneatui pro celebrandis Consiliis suppeditans Salam, cui inhaeret lapi-

Dom. RGC. GR. AHC. Heb. Sum.

deus solitae romanae structurae arcus inconcussum antiquitatis monumentum, et alterum e geminis arcubus illis, quos Tiberio de Pannonibus triumphanti errectos Carolus Granellius in sua Typographia ex Dione Cassio memoriae prodidit. 6-to Domus Hospitalis Civica Anno 1821. excitata, suo statu personali provisa, cujus e fundo conflato egenae cujusvis status, et conditionis personae munifice sublevantur. 7-mo Theatrum magnificum, splendidumque in ternas cellarum, quas universim numerat 90 (Palchetti) Contignationes elevatum, curis, et impensis plurimum Ludovici Andreae Adamich exaedificatum. 8-vo Palatium elegans habitationi Directoris Fabricae condam privilegiatae sacharaciae destinatum, a Societate ejusdem Anno 1786. conditum; praeter haec multa occurrunt privatorum quoque splendidissima aedificia, quae recensere longum foret. Inter Loca Deambulationis amoeniora referuntur Insula suburbana (Sooglietto) undique amne rigata, eleganti lapideo ingressu, lata inter Populos, aliasque in parallelum aequaliter succrescentes arbores ad deambulandum via patente, sedilibus jam lapideis, jam et ligneis, officina item caffeacia, et diversorio instructa; — prout et totum longe lateque diffusum suburbium, utraque Cis, et Trans Fiumare pontem Rippa. — Non secus ad Fabricam Papyraceam. — Ad Viam Carolinam, ab Augusto suo Institutore Carolo VI. sic compellatam, Buccarim versus patentem. — Denique Via Ludovicea (Via Societatis) ita dicta a Ludovica suae Sacratissimae Majestatis tertia Conjuge, ab insensibili fere intra montes ascensu, a spatiosa latitudine, a peculiari structura celebris; habet et alia Deambulacra amoenissima, arboribus consita, viisque stratis adaptata. Platearum Civitatis sunt: S. Viti, Gymnasii, Collegii, Seminarii, S. Benedicti, S. Mariae majoris, Vassermann, S. Modesti, SS. Trium Regum, Nova, Del Tricarico, S. Barbarae. Viculi, Furni Veteris, S. Hyeronimi, de Grigioni, di Marsechia, Arcus Sartorum, S. Michaelis, S. Fabiani, S. Sebastiani, di Cherne, di Basich, Bajulorum, del Barbacane, Laniorum, Fiumarae, Fossae, Theatri novi, Littoris, del Corpo di Quardia, Telonii, Postae, Gubernii Propugnaculi, Lazarethi, di Ponsal, PP. Capucinorum, Germaniae, dello Staro, et Molendinorum. Urbem denique Nundinae universariae non parum celebrem reddunt.

1039 8761 109 39 64 8973

Dom. RGC GR. AHC. Heb. Sum.

BUCCARI, Bukari Libera Regia Maritimo-Commercialis Civitas, a plano sursum ad collem praesepis ad instar assurgit, cingitur vineis generosum flavum, rubrumque vinum producentibus. Ejus publicae Administrationis Organismus par est coordinationi Urbis Liberae Regiae Commercialis Fluminensis, a qua semi altera duntaxat hora distat, at ea multum inferior est numero et Officiorum, Officinarumque, et animarum, aedificiorumque, et horum splendore, atque aliis diversis titulis. Superbit Basilica S. Andreae Apostolo dicata Parochiali, et Capella S. Margarethae Virginis, et Martyris non insplendida. Excipit Domicilio Salis, et Tricesimae Officium, Scholam item Capitalem Nationalem. In sinu, cui adjacet, celeberrima est Tinorum piscatio, ad litus maris praecipuum habet ambulacrum planum, a pede montis intra Civitatem procurrens Buccariczam versus, quae e regione situatur. Portu adeo commodo gloriatur, ut majoris etiam molis Naves merces, quas deferunt, ad litus exponere valeant, multum tamen infestatur a Borea.

384 1701 — — — 1701

OPPIDA.

Novi, Oppidum mari Adriatico vicinum, splendescit Ecclesia SS. Apostolorum Philippi, et Jacobi Parochiali, binis item Capellis, una SS. Trinitati, alia S. Joanni Baptistae sacratis, Residentia Episcopi Segniensis, Instituto Litterario minore, nundinisque insigne.

396 2051 — — — 2051

Portus Regius (Porto-Re) nomine, et omine Regius ab Auctore suo Carolo VI. Caesare, a situ, ab artificiosa structura, a capacitate maximae etiam molis naves recipiendi mercantiles et bellicas, quibus tutissmum praebet refugium, a commoditate denique illas in eo construendi. Ornatur Ecclesia Parochiali S. Nicolao Episcopo sacrata, binisque Castellis, parum hactenus tum ob aquae penuriam, tum ob Loci solitudinem frequentatus.

171 861 — — — 861

Sussak, oppidum Capella S. Laurentii M. inclytum.

45 225 — — — 225

PAGI.

Barbara (Sancta), vide Costrena.

PAGI.		Dom.	RGC.	GR.	Sum.
Belgrad, ECF.		6	34	—	34
Bribir, RC.	92				
cujus Partes sunt:					
Dragaljin,	316				
Gradacz,	130				
Jargovo c. Cap.	168				
Kicseri,	143				
Kossavin,	144				
Kricsina,	248				
Martinus (S.) Cap.	192	681	3426	—	3426
Nicolaus (S.) Cap.	105				
Podgori,	291				
Poduglin,	130				
Podugrinacz c. Cap.	229				
Stalle,	526				
Ugrin cum Capel.	318				
Viti (S.) Capel.	394				
Buccaricza, Bukaricza, ECF.		33	163	—	163
Cosala, Kozala, ECF.		121	606	—	606
Cosmas (S.), Sanct Cosmo, ECF.		20	101	—	101
Costrena ad Sanctam Barbaram, RC.					
cujus Partes sunt:	122				
Marunich,	54				
Michletich,	43	194	970	—	970
Soich,	323				
Uriny,	428				
Costrena ad S. Luciam RC.	211				
cujus Partes sunt:					
Bricsevicza,	27				
Doricsichi,	76				
Dujmichi,	85				
Franellichi,	19				
Gerdakovich,	52				
Glavani,	132				
Lále,	34				
Maracsichi,	94				
Mareri,	16				
Martinschicza,	35				
Martinschice Verh,	36				
Paveki,	65				
Latus .	882				

PAGI.		*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Sum.*
Latus .	882				
Perovichi,	54				
Plessichi,	28				
Rosmanichi,	64				
Roxichi,	17				
Ruxichi,	36				
Sodichi,	25				
Stipichi,	14				
Susanichi.	69	327	1642	—	1642
Suslichi,	44				
Vellanichi,	22				
Vranichi,	74				
Vranjaki,	24				
Xuknicza,	178				
Xupani,	87				
Xurkovo, vel Zurkovo Portus	24				
Czirkvenicza, RC.	784				
cujus Partes sunt:					
Benichi,	43				
Dollacz,	112				
Draga,	16				
Dvorszka,	75	307	1538	—	1538
Kottor,	53				
Ladvich,	234				
Sopaljska,	102				
Superi,	89				
Zoricsichi,	30				
Doll, alias SS. Trinitas, RC.		11	59	—	59
Doll (Mali, Minus),		31	157	—	157
Doll (Weli, Majus),		70	350	—	350
Draga, RC.	212				
cujus Partes sunt:					
Burini, ECF.	75				
Brig,	232	302	1517	—	1517
Draga (Dolna, Inf.)	331				
Draga (Gorna, Sup.)	640				
Draga (Pelinova)	27				
Dramaly, vel Tribalj.		107	716	—	716
Drenova, ECF.		96	481	—	481

PAGI.		Dom.	RGC.	GR.	Sum.
Drevenik, v. Drivenik. RC.	7				
Partes ejus sunt:					
Barich,	32				
Benich,	44				
Cerovich,	75				
Csanderle,	35				
Domian,	32				
Goricsine,	86				
Jercsinovich,	29	156	797	—	797
Klanfari,	40				
Klarich,	179				
Kokanyi,	48				
Kruxich,	12				
Petrinovich,	34				
Plissich,	39				
Rudenicze,	26				
Simich,	51				
Grassicza, vide Krassicza.					
Grixane, vel Grisane, RC.	176				
Partes ejus sunt:					
Antov,	104				
Barci cum Capel.	220				
Baretichi,	105				
Basunje,	126				
Blaskovichi,	39				
Dolinci,	109				
Franovichi,	74	341	1719	—	1719
Kamenyak,	205				
Kostel cum Capel.	35				
Marussichi,	136				
Maurichi,	103				
Mikalo, vide Kostel.					
Mirossi,	81				
Saftichi,	94				
Sarari,	112				
Helena (S.), v. Zagorje, RC.	190				
Partes ejus sunt:					
Dirakovicze,	70				
Kacsjak, Kochiak,	17				
Latus .	277				

P A G I.		Dom.	RGC.	GR.	Sum.
Latus .	277				
Lokvicza,	32				
Manestar,	95	92	461	—	461
Poljicza,	22				
Selcza,	35				
Hrelin, vel Piquet, RC.		327	1639	—	1639
Jacobus (Sanctus, vide Sziljevicze.					
Jelovka,		32	164	—	164
Josephus (Sanctus), vide Praputnik.					
Kettina, Ketinja,		11	56	—	56
Krassicza,		145	729	—	729
Kukulyanovo, RC.		105	528	—	528
Lucia (Sancta), vide Costrena.					
Melnicze,		25	128	—	128
Piket, Piquet, vide Hrelin.					
Ploshna,		18	92	—	92
Pluxnicza, vel Plusnicza,		16	82	—	82
Podvesicza, v. Podvexicza, ECF.		96	482	—	482
Ponique, Ponikve,		17	86	—	86
Praputnik, vel Josephus (S.) RC.		150	751	—	751
Rusichievo Szello,		42	212	—	212
Skerljevo, vel Skriljevo,		93	468	—	468
Smrika,		93	468	—	468
Szelcze, RC.	626				
Partes ejus sunt:					
Berdo,	244	207	1037	—	1037
Metlina,	98				
Sadi,	69				
Sziljevicze, v. Jacobus (S.) RC.					
Partes ejus sunt:	270				
Kattun,	54	118	598	—	598
Klostár,	140				
Smokovo,	134				

Tersactum, Tersatto, Gentis olim Frangepanianae Castrum arduo impositum monti, Portui, ac Urbi Fluminensi vicinum, propter 411 lapideos gradus interjecto plano spatio, ordinarie 4 omni in serie collocatos, quibus Flumine intra mediam horam commode ad illud scanditur, famosum. Eidem insidet amplum, venustumque PP. Franciscanorum Provinciae S. Crucis Maritimo Croaticae Claustrum cum Ecclesia a populis undique multum frequentata tum ob Capellam ipsi inhaerentem, ejus-

9 *

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	Sum.
que Sanctuarium modo formantem, in cujus loco Domus Beatae Mariae Virginis Nazarethana Angelorum ministerio, e Palaestina Anno 1291. 10-ma Maji deportata, tribus annis, septem mensibus, et quatuor diebus quievisse, inde vero denuo per Angelos in Agrum picenum, sedente Coelestino V-to translata, — tum ob expositam in ea publicae venerationi ad Aram majorem marmoream, B. Mariae Virginis Iconem, quae a S. Luca Evangelista depicta, pia traditione putatur. Ab hac Ecclesia distincta hic adest Ecclesia Parochialis S. Georgii Militis, et Martyris, prouti actu prostant rudera Castelli pervetusti. Frequentatur hic Locus ob generosum quoque, quod procreat, vinum.	105	536	—	536
Trinitas (Sancta), vide Doll.				
Visnjevicza,	51	258	—	258
Vitossevo,	14	71	—	71
Zagon, RC.	42	219	—	219
Zagorie, vide Helena (Sancta).				
Zala Draga,	26	132	—	132
Zastene,	32	162	—	162

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Badány, Rud. Arcis		—	Rube,	—	—
Drasina,	—	—	Rusnicza, v. Kuptina		—
Gorsina,	—	—	Sitnik,	—	—
Hosti, Villa, de qua ad Flumen.	—	—	Skurinye Villa, de qua ad Flumen.		
Krasznicza,	—	46	Stitari,	—	—
Krisiche,	—	54	Sura,	—	—
Kuchichi,	—	—	Szolchik,	—	—
Kuptina, vel Rusnicza.		—	Sztrasnicza,	—	—
Lopacz,	—	—	Zlate,	—	—
Podbreg Villa) de					
Plasse Villa) quibus ad			In Villis, Promontoriis, et		
Pulacz Villa) Flumen.			Montibus degentes		500

Numerat Civitates Liberas Regias 2. Oppida 3. Pagos 38. (quorum Partes respectivae seorsive expositae constituunt 100.) Praedia, et Diverticula 20. Incolas 37946.

Gubernator Regii Fluminensis Gubernii, ac totius Littoralis Hungarico-Maritimi Commercialis, hoc tempore est Illustrissimus Dominus Franciscus Ürményi de Eadem, S. C. R. A. M. Camerarius, et Consiliarius Aulicus. etc.

Ingremiatur Dioecesi Segniensi, et Modrussiensi, seu Corbaviensi Canonice unitae.

BANALE I-mum REGIMEN CONFINIARIUM.

Banale I-mum Regimen, Első Banális Határ Őrző Regement, das erste Banal Gränz Regiment, prwni Banalski Regement, jungitur ab ortu secundo Banali, ab occasu Szluinensi Regimini; Zagrabiensi Comitatui a septemtrione, ad meridiem Croatiae Turcicae finitimus. Continet extensione sua supra 23 milliaria quadrata, Fluviis majoribus Culpa, Glina, et Petrinia; minoribus vero, et Rivis Baravora, Beskovacz, Bielinak, Blatuscha, Bojna, Bruchina, Buzetta, Chemernicza, Czerni Potok, Glinszki Jarek, Golina, Gosz-na, Gvozdna, Hutina, Jabukovo, Jezeracz, Jozavicza, Kamenicza, Kaszinovacz, Klassincz, Kremesnicza, Magich, Maja, Mossenicza, Oskorus, Peczka, Rechicza, Rovich, Sajnovacz, Sasseva, Setus, Sibicza, Sintovpotok, Suina, Slana, Szolina, Studena, Sztupnicza, Terszteniсza, Trepscha, Veliki Potok, Vorkapich, et Vranovina; Palude item Gyon irriguum. Inter Montes Petrovagora; Inter Sylvas Perekova z, et Szamaricza deprehendes praecipuas. Insunt ei

OPPIDUM.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Glina, Clinia oppidum militare, Regiminis hujus caput ad Fluvium cognominis situm, nundinali privilegio provisum, superbit Basilica ad S. Joannem Nep. Parochiali, et Graeci non Uniti Ritus Ecclesia Parochiali, Campestri Bellico Commissariatu, et Instituto Litterario minori insigne.	267	789	791	4	—	1584

PAGI.

Bachuga,	48	—	263	—	—	263
Balinacz, GR.	62	—	360	—	—	360
Barovita,	28	—	196	—	—	196
Batinova Kosza,	45	24	221	—	—	245
Belevode,	41	—	261	—	—	261
Bernyavacz,	48	—	273	—	—	273
Bernyuska,	29	—	176	—	—	176

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Bielovacz, Belovacz,	40	—	257	—	257
Bielyevina,	25	170	—	—	170
Bischanovo,	36	161	35	—	196
Blatussa,	48	—	293	—	293
Bojna, GR.	72	—	360	—	360
Botturi,	10	68	—	—	68
Bovichkopolye,	41	—	308	—	308
Bresztik, Breztik,	42	—	210	—	210
Brezovopolye,	48	—	273	—	273
Brod (Marin) vide Marin Brod.					
Brubno, vel Bruvno.	51	—	258	—	258
Buchicza,	69	415	—	—	415
Bukovicza,	44	136	89	—	225
Buzetta,	60	182	78	—	360
Chavlovicza,	68	143	262	—	405
Chemernicza,	48	78	214	—	292
Chernadraga, v. Csernadraga,	27	156	—	—	156
Chremusnicza,	10	69	—	—	69
Czepelis,	37	—	209	—	209
Dabrina,	39	133	115	—	248
Degoj, vel Degvoj,	28	148	—	—	148
Dolchány, GR.	44	—	249	—	249
Dolno,	28	—	194	—	194
Dolnyaki,	49	252	—	—	252
Draga (Cherna), vide Cherna Draga.					
Dragotinczi,	26	146	40	—	186
Drenovacz,	48	79	220	—	299
Dugoszello, v. Rechicza, GR.	40	—	254	—	254
Dvorische,	52	264	—	—	264
Golina, RC.	125	625	—	—	625
Golina (Minor),	12	70	—	—	70
Gore, vel Gorre, RC.	116	570	10	—	580
Graberje, vel Grabarje,	62	312	—	—	312
Grabovacz, GR.	62	—	311	—	311
Grachenicza, v. Novoszellya,	80	402	—	—	402
Gradacz (Mali),	48	—	297	—	297
Gradacz (Welfi), GR.	84	12	416	—	428
Gredjani, Gredgyani, GR.	142	560	151	—	711
Gvozdanszko, RC.	23	130	—	—	130
Hagyer,	32	160	—	—	160
Horvaczko, Horvaczkoszello,	117	569	18	—	587
Hrasztovicza, RC.	130	540	113	—	653

PAG I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Jame, RC.	66	269	85	—	354
Illovachek,	35	198	—	—	198
Jossovicza, Josevicza,	78	182	235	—	427
Jukinecz,	88	265	176	—	441
Kablar, v. Koblar,	39	260	—	—	260
Kazaperovicza, GR.	47	—	268	—	268
Kihalecz, vel Kihalczi,	21	115	—	—	115
Kirin,	33	—	195	—	195
Klassnicz, GR.	52	—	317	—	317
Komorani,	56	—	317	—	317
Kosza (Batinova), vide Battinova Kosza.					
Kovachevecz,	46	260	—	—	260
Kozaracz, GR.	62	—	343	—	343
Krainszkoszello, vide Degoj.					
Kralyevchani,	17	104	130	—	234
Kris, vel Krisovlyani,	34	199	—	—	199
Laszina, RC.	66	389	—	—	389
Lusani, vel Luschani,	36	236	—	—	236
Maja,	68	369	26	—	395
Majdan,	6	46	—	—	46
Majzke Polyane,	42	262	—	—	262
Malichka,	28	143	—	—	143
Marinbrod.	44	259	—	—	259
Martinovich,	49	—	295	—	295
Megyurich, Megyureche,	36	196	—	—	196
Mokricza (Dolna, Inf.) Mokricza (Gorna, Sup.)	63	345	—	—	345
Moravczi,	42	—	265	—	265
Nebojan,	34	166	28	—	194
Novoszelczi,	46	—	282	—	282
Novoszellya, vide Grachenicza.					
Novoszellya,	30	161	—	—	161
Novoszelo,	58	330	—	—	330
Osztrosin,	42	—	249	—	249
Peczka (Mala, Minor),	32	12	195	—	207
Peczka (Velika, Major), GR.	65	25	407	—	432
Peczki.	52	235	54	—	289
Perna (Dolna, Inf.)	52	—	268	—	268
Perna (Gorna, Sup.)	56	37	243	—	280
Pernyavor,	26	160	—	—	160
Peschenicza,	46	265	—	—	265
Podgorje,	31	—	202	—	202

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Polyána (Glinszka),	46	296	25	—	321
Polyane (Majzke), vide Majzke Polyane.					
Ponikvari,	103	410	116	—	526
Prekopa,	28	166	—	—	166
Prieka,	30	161	—	—	161
Ravnorasche,	68	90	268	—	358
Rechicza, vide Dugoszello.					
Roviska,	42	49	219	—	268
Sasseva, GR.	82	—	472	—	472
Satornya, Shatornya,	82	410	46	—	456
Sibina,	42	18	209	—	217
Stefanki,	62	364	—	—	364
Susnyar,	65	29	255	—	284
Szelische (Dolni, Gorni, Infer. Super.) GR.	66	32	407	—	439
Sirovacz (Dolni, Infer.)	48	—	295	—	295
Sirovacz (Gorni, Sup.)	35	—	199	—	199
Sissinczi,	46	17	242	—	259
Slivovacz,	56	—	298	—	298
Szelkovacz (Dolni, Inf.)	50	248	—	—	248
Szelkovacz (Gorni, Super.)	38	220	—	—	220
Szelnicza,	25	126	—	—	126
Szibich,	40	216	—	—	216
Sziszek, Shissek,	28	20	122	—	142
Szkella,	141	255	484	—	739
Szlatina,	48	267	—	—	267
Szlavszkopolye,	16	89	—	—	89
Szolina (Mala),	17	96	—	—	96
Szolina (Welika),	91	399	—	—	399
Szrachicza, RC.	39	198	—	—	198
Szredichko,	44	268	—	—	268
Sztankovecz, vide Ztankovecz.					
Sztaroszello, vide Ztaroszello.					
Sztenichnyak (Dolni),	42	—	264	—	264
Sztenichnyak (Gorni),	48	—	292	—	292
Sztiepan,	46	12	256	—	268
Sztrasnik, Ztrassnik,	60	319	1	—	320
Szvibich, vide Szibich.					
Szvinicza,	16	86	—	—	86
Taborische, Thaborische,	38	30	168	—	198
Tersztenicza,	23	120	—	—	120
Tertnik,	39	—	209	—	209

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Topuszka, RC.	20	89	13	—	102
Trepcha, v. Treptscha,	48	—	292	—	292
Turchenicza,	15	81	—	—	81
Turchenicza,	13	69	—	—	69
Verginmoszt,	60	15	279	—	294
Vertlina,	52	269	—	—	269
Vidussevecz,	81	512	—	—	512
Vlahovichi, GR.	106	28	520	—	548
Vorkapich,	48	—	299	—	299
Vranovina (Catholicum) Vranovina (Valachicum)	69	266	150	—	416
Ztankovecz, vel Sztankovecz,	50	248	—	—	248
Ztaroszello,	6	35	—	—	35

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Gajecz,	—	—
Glochevo,	17	133
Hajducska,	—	—
Matevchevo,	19	142
Rasztel,	—	—
Rosichevo,	15	121
Simchevo,	17	140
Sunszko,	—	—
Suppich,	6	41
Sutipotok,	—	—
Szelische,	5	37
Szlana, GR.	7	55
Tersztenicza (Dolna),	6	59
Topuszkaenses Thermae	4	36
Vratechko,	20	114

In Montibus, Villis, ac Sylvis degentes 1650

Numerat Oppidum 1. Pagos 137. Praedia et Diverticula 15. Incolas 41159.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi.

BANALE II-dum REGIMEN CONFINIARIUM.

Banale II-dum Regimen, Masodik Banális Határ-Örző Regement, das zweyte Banal Gränz Regiment, Druhy Banalsky Regement, ab ortu Zagrabiensis Comitatus, et Gradiscani Regiminis Limitibus coercetur, Banali I-mo Regi-

mini ab occasu conterminus; a meridie Croatiae Turcicae partem attingit, latere septemtrionali Zagrabiensi Comitatui contiguus. Complectitur extensione sua 25 prope milliaria quadrata, exundatione Fluviorum Savi, Unna, Culpa, et Petrinia; Rivorum item Puszka, Szunia, Blinya, Grabovicza, Jasztrebicza, Javorschicza, Moschenicza, Sztupnicza, et Zrisnicza persaepe divexari solitum. Inest ei Insula Palanka; Sylvae Szamaricza, et Vrahovaglava; Montes ingentes Zrinenses nuncupati; Paludes item Jasztrebichkopolye, et Ribarszkopolye. In hoc reperiuntur

OPPIDA.

Dom. RGC. GR. AHC. Sum.

Kosztainicza, Kostanitz, olim Costanoviczium, ut et Costanopolis, oppidum, et Propugnaculum ad Unnam Amnem Turcis objectum. Potestati condam Prioris Auranae, dein Zrinyiorum suberat. Splendescit Basilica ad S. Nicolaum Parochiali. 2-da Ecclesia Ordinis S. Francisci Provinciae S. Ladislai Regis Hungariae cum advicinato elegantis structurae Monasterio. 3-tia Graeci non Uniti Ritus Parochiali; Tricesimae Officio, Instituto Litterario minori, nundinisque insigne.
401 2116 1031 — 3147

Petrinia, Petrina, Petrovnia, oppidum Militare, inter Colapim, et Petriniam munitum, firmatumque Germanorum praesidio. Superbit Basilica ad S. Laurentium Parochiali, et alia Ecclesia Graeci Ritus non Unitorum Parochiali, Sede Brigaderii Generalis, Campestris Belli Commissariatus, et Stabi militaris, Instituto item Litterario minori, et nundinis clarum.
701 3881 391 2 4364

Dubicza, oppidum militare ad Unnam amnem, olim ad Ordinem Equestrem Joannitarum, dein ad Zrinios pertinebat, Jure nundinali provisum. RC. GR.
552 1561 1661 — 3222

Jaszenovacz, Jeszenovacz, oppidum militare, ad Unnam amnem, Postae Cambiatura militari inclytum. RC. GR. 431 1092 1561 — 2653

PAGI.

Babinarieka,	82	27	380	—	407
Bachin,	81	427	—	—	427
Banov Brod,	44	241	—	—	241

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Begovich,	42	212	—	—	212
Berdyani, vel Bergyani,	43	216	—	—	216
Beszterma,	67	318	19	—	337
Biednik,	44	219	—	—	219
Bielovacz, GR.	103	33	482	—	515
Bisztrach,	22	126	—	—	126
Blinja,	40	—	212	—	212
Blinszkikut,	14	73	—	—	73
Bobovacz,	48	246	50	—	296
Borojevich,	26	—	234	—	234
Brod (Banov), vide Banov Brod.					
Brod (Kozi),	44	220	—	—	220
Budichina,	78	349	46	—	395
Buina,	39	137	56	—	193
Chernecz,	42	—	212	—	212
Chore,	62	—	314	—	314
Chremusnyak,	45	126	101	—	227
Chukur,	29	—	185	—	185
Chuntich, RC.	26	133	50	—	183
Czerkvenibok,	31	156	—	—	156
Czerovlyani,	71	101	254	—	355
Czerovlyani (Ober, Super.)	50	138	225	—	363
Deanovich,	48	—	239	—	239
Derlyacha,	51	12	243	—	255
Divussa, RC.	31	122	33	—	155
Dobretin,	48	165	78	—	243
Draga,	28	—	141	—	141
Drasskovacz,	35	178	—	—	178
Drenchina,	23	127	—	—	127
Drenovbok,	121	599	10	—	609
Dvor,	42	213	—	—	213
Gage,	43	219	—	—	219
Germussani,	46	137	98	—	235
Glavichani,	42	4	212	—	218
Gollubovacz,	34	153	18	—	171
Gorichka,	50	15	238	—	253
Grabostani, v. Graberstein,	36	229	—	—	229
Grabovicza,	38	191	—	—	191
Gradusza,	34	172	—	—	172
Gradusza (Dolna, Inf.)	38	194	—	—	194
Gradusza (Gorna, Sup.)	41	204	—	—	204
Greda,	131	758	—	—	758

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Hertich,	62	14	301	—	315
Hrasztovacz, v. Hrasztovicza (Dolna, Inf.) RC.					
Hrasztovacz, v. Hrasztovicza (Gorna, Sup.) RC.	131	536	110	—	646
Jakubovecz,	44	17	210	—	227
Jamnicza,	66	16	314	—	330
Javorani,	42	—	210	—	210
Javornik,	38	—	198	—	198
Jeszenovchani,	18	95	—	—	95
Jossavicza, Josevicza,	72	147	216	—	363
Ivanszkibok,	66	20	316	—	336
Kerchevo,	34	154	19	—	173
Kinyachka, Kinachka, GR.	48	10	239	—	249
Klinacz,	56	217	64	—	281
Knezovlyani,	76	302	78	—	380
Komarovacz (Dolni, Infer.)	59	298	—	—	298
Komarovacz (Gorni, Sup.) RC.	58	289	—	—	289
Komogovina,	60	—	301	—	301
Koszna,	43	8	211	—	219
Kosztressi,	32	145	19	—	164
Kozibrod, vide Brod.					
Kozinyani,	26	134	—	—	134
Krapje, RC.	202	1180	—	—	1180
Krivaj,	34	193	—	—	193
Kukuruzari, GR.	144	192	687	—	879
Kulyani,	44	213	12	—	225
Lettovanecz, v. Lettovanczi,	20	108	—	—	108
Lieszkovacz,	42	149	63	—	212
Lietina, Lettina,	50	289	—	—	289
Lotinye,	38	—	198	—	198
Lovcha,	42	—	212	—	212
Luka (Radojna),	42	15	200	—	215
Lyubina,	44	136	84	—	220
Machkovoszello,	40	194	12	—	206
Magyari, vel Magyeri,	43	219	30	—	249
Majur,	64	348	5	—	353
Matievichi,	36	166	—	—	166
Mechenichani,	72	26	336	—	362
Meminszka,	42	213	—	—	213
Mlinoga, GR.	72	56	460	—	516
Moschenicza,	56	290	—	—	290
Mosztanicza,	42	217	—	—	217

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Heb.*	*Sum.*
Mrachaj,	37	215	—	—	215
Novoszelczi, vel Novoszelische,	8	57	—	—	57
Oberczerovlyani, vide Czerovlyani.					
Oraovicza,	34	69	101	—	170
Panyani,	30	—	154	—	154
Papichi,	44	3	216	—	225
Pasztussa,	61	—	308	—	308
Pavkova (Mala),	42	13	204	—	217
Pedaly,	60	301	—	—	301
Petkovacz,	42	12	204	—	216
Petrinczi,	146	43	999	—	1042
Poberdjani,	42	212	—	—	212
Podove, GR.	66	144	192	—	336
Prachno,	32	154	12	—	166
Preversacz,	42	16	203	—	219
Puszka, Puzka,	120	677	—	—	677
Radoinaluka, vide Luka (Radojna).					
Rauszovacz,	25	31	131	—	162
Ravnicze,	21	109	—	—	109
Reka (Babina), vide Babina Reka.					
Rogulje,	42	12	204	—	216
Rujevacz, Rujevecz,	2	14	—	—	14
Sakanlie,	30	154	—	—	154
Sass, vel Shasa, GR.	110	34	518	—	552
Segestin,	21	109	—	—	109
Siscium (Novum),	102	495	12	5	512
Sivaj,	191	3	994	—	997
Sreme,	43	228	—	—	228
Svrakaricza,	22	115	—	—	115
Szelische,	28	148	—	—	148
Szelische,	46	235	—	—	235
Szeochanicza,	51	215	39	—	254
Szerblyani,	56	12	271	—	283
Szieverovacz,	42	98	114	—	212
Sziszek (Nowi), vide Siscium.					
Szlabinya, GR.	135	55	629	—	684
Szloinczi,	48	249	—	—	249
Szreme,	60	12	302	—	314
Sztanichi,	36	184	—	—	184
Sztaroszello,	42	13	203	—	216
Sztaza, Sztava,	80	374	46	—	420

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Heb.	Sum.
Sztermen,	28	84	113	--	197
Sztrasbenicza,	38	194	—	—	194
Sztubaly, Ztubely,	64	358	—	—	358
Sztupnicza,	72	316	52	—	368
Szunja, Szunya, RC.	155	831	12	—	843
Szvinicza,	40	194	7	—	201
Taborische, Thaborische,	44	226	—	—	226
Timár,	32	194	—	—	194
Udetin,	34	98	74	—	172
Umetich,	28	141	—	—	141
Unchani,	39	180	17	—	197
Usticza, GR.	109	320	402	—	722
Utolicza,	88	250	254	—	504
Velebiczkarieka,	22	112	—	—	112
Velessina (Dolna, Inf.) Velessina (Gorna, Sup.) Velessna, GR.	147	125	511	—	636
Verpolje,	42	16	203	—	219
Volinia,	54	264	16	—	280
Vukossevacz,	28	141	—	—	141
Zakopa,	26	—	161	—	161
Zamliacha,	40	145	56	—	201
Zriny, a Comitibus Zrinyi denominationem habens. RC.	128	641	—	—	641
Ztruga,	36	178	6	—	184
Ztubely, vide Sztubaly.					
Zut,	44	16	209	—	225

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Kotorani,	—	—
Kris,	22	166
Pujazi,	—	—
Taborische,	—	—
Tergove,	8	52

In Sylvis, Villis, ac Montibus degentes 1260

Numerat Oppida 4. Pagos 145. Praedia, et Diverticula 5. Incolas 56031.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi.

BRODENSE REGIMEN CONFINIARIUM.

Brodense Regimen, Brodi Határ-Örző Regement, das Broder Gränz Regiment, Brodski Regement, ab ortu Petrovaradiensi, ab occasu Gradiscano Regimini junctum; Septemtrionali latere Posegano, Veröczensi, et Syrmiensi Comitatibus, parte autem meridionali Bosniae Regno vicinum, 36 miliaria quadrata extensione sua complectitur. Insunt ei Fluvii Savus, Bosuth, Prisnicza, et Berava; Sylvae Badorovicza, Biczkopolye, Blievo, Debelli Lug, Gradina, Kusar, et Ripacsa; Paludes Biczkopolye, et Laxinecz. Stagna Gladovacz, Mirsunyicza, Spaczva, et Virove. Lingua hic viget Illyrica, et Germanica. Reperiuntur in hoc:

OPPIDA.

Dom. RGC. GR. AHC. Sum.

Brod, Broda, Brodium, Praesidium ad Savum Fluvium situm, superbit Basilica ad S. Stephanum Regem Parochiali, et alia PP. Franciscanorum Provinciae Capistranae insigni. Excipit domicilio Salis, Tricesimae, et Annonarium militare Officium; Postae Cambiatura militari, Instituto Litterario, ac nundinis illustratum.

403 2198 281 — 2479

Vinkovcze, Vinkovcza, Vinkovczi, oppidum militare, et Stabus Confiniarii Regiminis Brodensis, amni Bosuth adjacens, praebet hospitium Tribuno Militum (Brigaderio). Instituto Litterario minori, Postae Cambiatura militari, ac Nundinis insigne. RC. GR.

612 2599 679 71 3349

PAGI.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Andriashevcze, ECF.	141	760	—	—	760
Andrievcze (Dolne, Inf.) RC.	241	1299	14	—	1313
Andrievcze (Gorne, Super.)	78	395	—	—	395
Babinagreda, RC.	769	4142	22	—	4164
Banovcze.	26	137	—	—	137
Bebrina (Dolna, Infer.)	160	826	—	—	826

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Bebrina (Gorna, Super.)	116	589	—	—	589
Beravcze,	161	817	—	—	817
Bercsino, ECF.	37	189	—	—	189
Bergjani,	40	208	—	—	208
Biczkoszello,	68	347	—	—	347
Bosnyake, Boshnyacze, RC.	481	2514	103	—	2617
Bukovje, ECF.	70	369	5	—	374
Chajkovcze, v. Csajkovcze,	146	714	52	—	766
Chelletovcze, vide Gjeletovcze.					
Czerna, RC.	279	1392	50	—	1442
Czernipotok,	22	117	—	—	117
Divoshevcze, ECF.	54	270	1	—	271
Dubovik,	36	189	—	—	189
Garcsin, RC.	88	466	2	—	468
Gjeletovcze, vel Chelletovcze, ECF.	62	316	13	—	329
Glogovicza, ECF.	110	561	—	—	561
Grabarje, ECF.	30	154	—	—	154
Gradistye, Gradishte, RC.	411	2162	48	—	2210
Grixich,	40	204	—	—	204
Gromacsnik, ECF.	50	205	46	—	251
Gundincze, RC.	401	2068	22	—	2090
Jakacsich, Jakacsina,	28	149	—	—	149
Jankovcze (Nowe, Nov.) ECF.	102	324	299	—	523
Jaruga, Jaruge,	78	392	5	—	397
Jeshevik, vel Jexevik,	20	30	72	—	102
Ivankovo, RC.	354	1912	19	—	1931
Ivich,	26	139	—	—	139
Kanixa, Kanisa, RC.	207	1086	—	—	1086
Kindrovo, ECF.	27	147	—	—	147
Klakar, vel Klakarje, RC.	79	399	—	—	399
Klokocsevik, GR.	105	222	308	—	530
Komletincze, RC.	297	1543	21	—	1564
Kopanicza (Mala, Minor,)	49	268	—	—	268
Kopanicza (Welika), RC.	305	1592	7	—	1599
Kordushevcze,	44	78	149	—	227
Krajacsich, Krajacsicza,	16	80	—	—	80
Krussevicza, ECF.	141	725	—	—	725
Kupina,	44	229	—	—	229
Kutte,	76	387	—	—	387
Laze, GR.	112	4	596	—	600
Matkovicha (Mala),	20	109	—	—	109
Mikanovcze (Nowe, Nov.) ECF.	56	286	—	—	286

P A G I.	Dom	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Mikanovcze (Stare, V.) ECF.	202	1029	3	—	1032
Mirkovcze, GR.	182	4	962	—	966
Nemcze, RC.	257	1293	22	—	1315
Neudorf,	32	5	—	160	165
Novigrad, ECF.	40	198	8	—	206
Novoszello, ECF.	80	407	—	—	407
Odvorcze, RC.	88	464	—	—	464
Oprissavcze, RC.	155	789	—	—	789
Oriovacz,	20	108	—	—	108
Orolik,	116	62	547	—	609
Ottok, RC.	491	2596	66	—	2662
Perkovcze, ECF.	106	556	7	—	563
Perkovcze (Vetus), ECF.	156	792	—	—	792
Pernyavor,	32	169	—	—	169
Poczerkavje, RC.	36	186	—	—	186
Podgaicze, ECF.	108	546	—	—	546
Podvin, vel Podvinje, RC.	98	489	1	—	490
Polyancze,	44	150	78	—	228
Privlaka, RC.	280	1293	159	—	1452
Rajevoszello, RC.	170	782	82	—	864
Rasztushje, ECF.	16	87	—	—	87
Ravan,	38	198	—	—	198
Retkovcze, RC.	206	1059	10	—	1069
Rokovcze, ECF.	112	558	3	—	561
Rushcsicza (Dolna,) Rushcsicza (Gorna,) ECF.	66	359	—	—	359
Samacz, Shamacz, ECF.	86	448	4	—	452
Sapcza,	46	236	—	—	236
Sbieg, vide Zbieg.					
Sibin, vel Sibiny, RC.	204	967	78	—	1045
Siskovcze, Shiskovcze, ECF.	76	369	40	—	409
Stittar, Shtitar, ECF.	237	1195	39	—	1234
Strizivojna,	201	1049	—	—	1049
Struxane, vel Strusane,	27	146	—	—	146
Sumegye, Sumegje, Sümegye, RC.	92	468	—	—	468
Supanye, vide Xupanye.					
Sushnyevcze, Shushnyevcze, ECF.	50	126	129	—	255
Szelna,	34	103	72	—	175
Szikerevcze, RC.	312	1692	5	—	1697
Szlakovcze, ECF.	119	622	1	—	623

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Szlatinik,	44	228	—	—	228
Szlatinik (Gorni, Sup.) ECF.	120	519	110	—	629
Szlobodnicza, RC.	205	1088	—	—	1088
Szredancze, ECF.	76	389	—	—	389
Szvilaj, RC.	52	298	—	—	298
Ternyane,	68	149	198	—	347
Tomicza,	27	143	—	—	143
Topolye (Nowe, Novum), GR.	60	4	361	—	365
Topolye (Stare, Vetus), ECF.	98	497	—	—	497
Varosh, ECF.	156	797	—	—	797
Verba (Dolna), Infer.	62	326	—	—	326
Verba (Gorna), Super. ECF.	50	256	—	—	256
Verhovina, RC.	60	292	16	—	308
Verpolye, RC.	215	1189	8	—	1197
Vogjincze, ECF.	185	927	24	—	951
Vranovcze,	50	256	1	—	257
Xupanye, v. Supanye, Salis, et Tricesimae Officio insignis, RC.	354	1799	56	—	1855
Zadubravje, ECF.	89	489	—	—	489
Zbig, Zbieg, ECF.	82	391	21	—	412
Zdencze, ECF.	106	389	150	—	539
Zolyano, vel Zolyane,	9	54	—	—	54

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	*Inc.*		*Dom.*	*Inc.*
Benedictus (S.) Eccl.	—		Maria (S.) Eccl.	—	—
Borincze,	—	—	Martin (S.) Eccl.	—	—
Csellikovicha,	—	—	Mialyevcze, v. Mihalyevcze,	5	32
Dubocsicza, (Vigiliae)	—		Michael (S.) Eccl.	—	—
Durbabicha,	—	—	Odvorcze, vide Vinchacz.		
Georgius (S.) Eccl.	—	—	Peter (Sanct.) Eccl.	—	—
Gergurevicha,	—	—	Vidor Arx Terrea	—	—
Kralyevo, Eccl.	—	—	Vinchacz, v. Odvorcze,	8	50
Kula Arx,	—	—			
Laurentius (S.) Eccl.	—				

In Sylvis, Villis, et Montibus degentes 1650

Numerat Oppida 2. Pagos 106. Praedia, et Diverticula 17. Incolas 76,376.

Ingremiatur Dioecesi Bosnensi, seu Diacovariensi, et Syrmiensi Canonice unitae.

CRISIENSE REGIMEN CONFINIARIUM.

Crisiense Regimen, Kőrössi Határ Őrző Regement, das Kreutzer Gränz Regiment, Krizowski, aut Krizewechki Regement, a septemtrione, et occasu Crisiensi Comitatui jungitur, a meridie Gradiscano, ab ortu Sancto Georgensi Regimini vicinum, ad 29 milliaria quadrata extensum, Fluviis Chasma, seu Csasma, Glogovnicza, Lonya, Velika; Rivis item Chverztecz, et Plavnicza rigatur, Suticza Sylva refertum, a Croatisque excultum. Insunt ei

OPPIDA.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Belovarinum, Bellovár, Locus stabalis duorum Confiniariorum pedestrium S. Georgii, seu Szentvariensis, et Crisiensis Regiminum. Splendescit Basilica ad S. Theresiam Parochiali, et alia graeci non Uniti Ritus Ecclesia. Excipit Domicilio Praefecturam militarem, Campestrem Bellicum Comissariatum, et Postae Cambiaturae militaris Officium, Instituto Litterario minori, nundinisque insignis.	378	1721	403	8	1	2133
Chasma, Csasma, oppidum Fluvio ejusdem nominis adjacet, Sacerdotum Canonicorum Collegio, quod Zagrabiam translatum est, nobile, Colomanni item Regis Galliciae, et totius Slavoniae Ducis, qui accepto in praelio, cum Tartaris Anno 1242 comisso, vulnere mortuus est, Tumulo, in monasterio olim Praedicatorum superstite, notatum. RC.	81	447	—	—	—	447
Ivanichium, Ivanich, Ivanicz, oppidum, et Praesidium militare prope ad Crysium, olim Pro-Regis Slavoniae sede clarum. RC. GR.	135	598	86	—	—	684

PAGI.

Babinecz,	20	166	—	—	—	166
Battinyani, GR.	106	23	607	—	—	530
Begovacha,	90	184	274	—	—	458

10 *

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Berek,	76	271	118	—	389
Bergomely, vel Pergomely,	39	65	152	—	217
Berslyanicza, GR.	190	4	998	—	1002
Besslinecz,	24	128	—	—	128
Blatnicza, Blatincza,	44	162	60	—	222
Bojana, vel Bojana,	56	300	—	—	300
Bolch, GR.	88	206	316	—	522
Boszilјevo, Boszielovo,	28	115	55	—	170
Brainszka (Mala, Welka),	123	506	132	—	638
Breza, GR.	40	12	226	—	238
Brezine, Brezinye,	58	299	—	—	299
Brezovecz,	22	—	115	1	116
Bukovlje, Bukovje,	28	158	7	—	165
Bunjani,	42	205	32	—	237
Buzadovecz,	86	432	—	—	432
Chemernicza,	46	230	—	—	230
Chverztecz, v. Sz. Péter. RC.	201	1160	—	—	1160
Czaginecz,	31	209	—	—	209
Czepidlake, GR.	62	152	208	—	360
Czerina,	28	144	—	—	144
Cziglenicza,	58	295	—	—	295
Czirkvena, Czirkveno, RC.	151	782	9	—	791
Czubinecz,	52	262	—	—	262
Czugavecz,	58	299	—	—	299
Dabczi,	26	151	—	—	151
Daszkaticza,	34	174	—	—	174
Deballo,	36	112	90	—	202
Deressany,	14	97	—	—	97
Dereza,	24	89	40	—	129
Dianovecz,	44	109	119	—	228
Dissnik, GR.	90	15	459	—	474
Draganecz, RC.	12	69	—	—	69
Draganecz (Vetus),	31	184	—	—	184
Draganich,	10	18	60	—	78
Dragichevczi, v. Dragichevecz,	16	39	45	—	84
Farkassevecz,	52	292	—	—	292
Fuka,	13	77	—	—	77
Gallovecz,	56	219	61	—	280
Garesnicza,	34	217	—	—	217
Garesnicza, RC.	160	819	4	—	823
Glog (Nowi, / Glog (Stari,)	58	260	62	—	322

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Graberje,	7	37	—	—	37
Grabovnicza,	30	100	56	—	156
Grabrich,	12	68	—	—	68
Grachina,	24	149	—	—	149
Gudovecz,	78	164	245	—	409
Gyurgyicz,	81	412	—	—	412
Gyurgyicz, RC.	56	315	—	—	315
Habianovecz, v.Habljanovecz,	21	80	89	—	169
Hagen, Hageny,	76	324	70	—	394
Herczegovecz, Herczegovacz, RC.	162	819	5	—	824
Herzovo,	26	38	100	—	138
Hraschani,	40	216	—	—	216
Hrasztilnicza(Mala,Welika),	72	391	—	—	391
Hrasztovecz,	17	92	—	—	92
Hrusskovecz,	68	346	—	—	346
Johovecz,	36	202	—	—	202
Ivan (Sanct,) vide Sabno.					
Ivanchani,	42	217	—	—	217
Ivanich, Ordine Religioso S. Francisci Provinciae S. Ladislai Regis Hungariae, et Ecclesia clarus, RC. GR.	131	331	324	—	655
Ivanszka, RC.	116	584	5	—	589
Kaigana,	82	416	—	—	416
Kakinecz,	56	285	—	—	285
Kanika Iva, RC.	154	879	9	—	888
Kapella (Vlaszka), GR.	48	33	215	—	248
Kapellicza, vel Kabellicza,	88	437	3	—	440
Kebel,	20	66	80	—	146
Kengyelovacz,	21	127	—	—	127
Klokochevecz,	76	387	—	—	387
Klokochevecz,	34	53	119	—	172
Kloster,	44	68	160	—	228
Kokinecz;	26	107	29	—	136
Kolarovoszello,	39	201	—	—	201
Komussevecz,	44	242	—	—	242
Konschani, v. Koschani,	62	314	—	—	314
Korenovo,	78	74	323	—	397
Kosztanjevecz,	60	306	—	—	306
Kovachevecz, v. Kovachevci.	28	160	94	—	254
Kralyevecz, vel Kralyevczi,	49	144	168	—	312
Kris, S. Crux, vide Sub Obed, RC. GR.	109	422	128	—	550

PAGI.	Dom	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Kriszi,	19	112	—	—	112
Krisicz,	50	256	—	—	256
Krivaja,	24	36	229	—	265
Kustani,	13	75	—	—	75
Kuttinicza,	42	219	—	—	219
Ladinecz,	24	145	—	—	145
Ladislaus (S.) Ladislav, RC.	123	629	—	—	629
Laminecz, vel Ulaminecz,	82	342	69	—	411
Lemess,	22	135	—	—	135
Lipovchan,	32	79	89	—	168
Lipovchani,	9	19	37	—	56
Lipovecz,	36	192	—	—	192
Lonya,	30	166	—	—	166
Machki,	44	245	—	—	245
Majur,	32	118	50	—	168
Marcha,	30	152	—	—	152
Marchani,	5	28	—	—	28
Marinkovecz,	56	35	252	—	287
Marinovecz,	50	271	—	—	271
Markovacz, vel Markovecz (Dolni, Infer.)	48	27	226	—	253
Markovecz (Gorni, Sup.)	24	126	—	—	126
Martinecz,	56	296	—	—	296
Miklouss, Nicolaus (S.) RC.	42	229	—	—	229
Miklóuss, (Infer.)	51	256	—	—	256
Millassevecz,	22	97	56	—	153
Mlinszka, Mliniczka, GR.	66	154	290	—	444
Mosztari,	46	188	120	—	208
Nartha, GR.	102	46	472	—	518
Nartha, GR.	40	105	95	—	200
Novoszelacz, v. Novoszelczi,	80	408	—	—	408
Obchevecz,	25	138	—	—	138
Obed (Sub), vide Kris.					
Obedische,	64	347	—	—	347
Obreska (Interior),	39	247	—	—	247
Obreska (Super.)	20	120	—	—	120
Obrovnicza, v. Obravinicza,	19	39	72	—	111
Okessinecz,	95	498	—	—	498
Osterzid, Ostrizid,	34	103	82	—	185
Oszek,	78	82	312	—	394
Oszlovicza (Mala, Minor),	10	50	8	—	58
Oszlovicza (Wel., Major) RC.	75	381	6	—	387

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Palessnik,	65	353	—	—	353
Passian,	97	234	258	—	492
Pavlyani (Nowi, / Pavlyani (Stari,) GR.	38	64	238	—	302
Pergomelje, vide Bergomely.					
Perkosz,	7	49	—	—	49
Pernavorecz,	35	171	13	—	184
Pernyarovecz,	25	144	—	—	144
Peter (Sanct.) vide Chverztecz.					
Petrichka,	84	481	—	—	481
Plavnicze,	49	123	201	—	324
Ploschicza (Nowa, Neo),	90	462	—	—	462
Ploschicza (Stara, Vet.), RC.	70	352	—	—	352
Pobienik,	134	729	—	—	729
Podgarich,	23	8	112	—	120
Podgorczi,	39	49	189	—	238
Podluzsan,	24	122	—	—	122
Polanchani,	35	172	12	—	184
Polyana,	46	253	—	—	253
Popovecz,	24	17	135	—	152
Pottok,	41	215	—	—	215
Praschevecz,	49	281	—	—	281
Predavecz,	31	192	—	—	192
Predavecz,	77	399	20	—	419
Predavecz, v. Predavacz,	34	179	—	—	179
Prokljuvani,	20	125	—	—	125
Prokop, vel Prekoberda,	14	89	—	—	89
Raich, GR.	39	66	201	—	267
Rechicza,	58	314	—	—	314
Remetinecz,	60	312	—	—	312
Rovische, RC. GR.	451	401	2037	—	2438
Ruskovecz, vide Hruskovecz.					
Sabjak, v. Xabjak, GR.	59	78	280	—	358
Sabnicza, vel Xabnicza,	47	216	42	—	258
Sabno, vel Sanct Joan, vel Szveti Iván, RC. GR.	62	299	89	—	322
Sarampov (Dolni, Inf.)	106	538	—	—	538
Sarampov (Gorni, Super.)	56	285	—	—	285
Schapovecz,	13	92	—	—	92
Simlyana, Shimlanya,	47	264	—	—	264
Simlyanicza,	37	224	—	—	224
Simlyenik, Shimlyenik,	25	130	—	—	130

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Sirinecz, Shirinecz,	46	212	28	—	240
Steffanye, RC.	60	313	—	—	313
Steffanye (Vetus),	86	459	—	—	459
Sumechani, vel Sumedyani,	48	180	93	—	273
Sussnyara, v. Sussnyari,	71	368	—	—	368
Sussnyari, Shusnyari,	53	278	—	—	278
Szamaricza, RC.	97	498	—	—	498
Szeszvete,	33	179	—	—	179
Szischani, v. Szichany,	92	494	—	—	494
Szobochani,	26	146	—	—	146
Szovari,	13	90	—	—	90
Szredzka, GR.	56	48	249	—	297
Szredicze,	60	153	168	—	321
Sztanichich,	42	126	89	—	215
Sztupovacha, vide Ztupovacha.					
Szuhaja,	34	176	—	—	176
Ternava,	119	600	—	—	600
Ternoviticza, RC.	211	1112	—	—	1112
Thomassicza, Tomassicza, RC.	161	816	—	—	816
Trema, vel Treme,	154	784	—	—	784
Tuchenik, v. Tuchnik,	54	276	—	—	276
Tuk, Thuk,	26	13	156	—	169
Ulaminecz, vide Laminecz.					
Utiszkani,	24	64	64	—	128
Vagovina,	65	366	—	—	366
Vertlinszka, RC.	50	289	—	—	289
Veszische,	76	410	—	—	410
Vinyari,	37	195	—	—	195
Vinichno,	30	151	—	—	151
Vuchaki,	19	108	—	—	108
Vukovje, GR.	146	133	690	1	824
Vukssinecz (Mali, Weliki),	33	115	57	—	172
Xabnicza, vide Sabnicza.					
Zaberdje,	44	225	—	—	225
Zdenchecz,	22	123	—	—	123
Zdenchete, vel Zdenchecz,	58	228	90	—	318
Zdenczi (Weliki), GR.	133	227	459	—	686
Ztupovacha, GR.	168	10	989	—	999
Zvekovecz, v. Szvekovecz,	24	149	—	—	149
Zvonik, vel Zvornik,	46	30	215	—	245

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Gorich,	—	—	Verlczi,	9	71
Marchanczi,	7	48			

In Sylvis, Villis, ac Montibus degentes 1600

Numerat Oppida 3. Pagos 197. Praedia, et Diverticula 3. Incolas 66,026.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi.

CSAJKISTARUM DISTRICTUS NAVALIS MILITARIS.

Csajkistarum Districtus, Tsaikiszták Kerülete, der Tschaikisten Distrikt, Čajkištski Djel, terminatur ab ortu Torontaliensi, ab occasu, et septemtrione Bacsiensi Comitatibus, meridionali parte per continuum Danubii in Tibiscum defluxum, a Petrovaradinensi Regimine sejunctus, stagnantibusque aquis, et lacunis Csernabara, alias Fekete Mocsár, et Zsigura, seu Xigura obsessus. Continet extensione sua 16 milliaria quadrata, Incolis Idiomate Germanico, et Illyrico utentibus provisus. Huic insunt

OPPIDUM.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Titel, Nundinis nobilitatum, RC. GR.	471	789	1687	23	1	2500

PAGI.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Csurog, GR.	582	169	2998	—	—	3167
Gardinovacz, GR.	119	11	612	—	—	623
Georgievo, alias Szent György, GR.	401	64	2006	—	—	2070
Goszpodincze, GR.	503	96	2619	—	—	2715
György (Szent), vide Georgievo.						
Josephsdorf, olim Zsablya, vel Xablya, privilegio nund. provisus, RC. GR.	584	442	2581	19	—	3042
Ivány (Szent, Inferius), vide Kovil Szent Ivány.						
Kács, Káty, GR.	207	39	1189	—	—	1228

PAGI.		Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Kovil (Dolni, Inf. / Kovil (Gornl, Sup.)	GR.	311	52	1687	—	1739
Kovil Szent Iviny, GR.		209	22	1154	—	1176
Lók,		80	12	406	—	418
Mossorin, Moschorin, GR.		317	64	1612	—	1676
Nádaly, GR.		122	38	625	—	663
Paska, vide Georgievo.						
Villova, GR.		105	26	510	—	536
Xablya, vide Josephsdorf.						
Zsablya, vide Josephsdorf.						

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Belabara,	—	—
Kapia (Mala, alias Verkalovo	—	—
Kapia, (Wel. al. Magocs	—	
Kapitanov,	—	—
Kersztava,	—	—
Klisza,	—	—
Kovil, Monast.	—	—
Kuvesda, v. Kuvexda,		—
Magocs, seu Kapia,	—	—
Martincze,	—	—
Szlatina,	—	—
Topola,	—	—
Vecskerek,	—	—
Verkalovo, alias Kapia	—	

In Villis, Molis, et Diverticulis degentes 800.

Numerat Oppidum 1. Pagos 13. Praedia, et Diverticula 12. Incolas 22443.

Ingremiatur Archi Dioecesi Colocensi cum Bacsiensi Canonice unitae.

GERMANICO BANATICUM REGIMEN CONFINIARIUM.

Germanico Banaticum Regimen, Németh Illiriai Határ-Örzö Regement, das Deutsch-Banatische Gränz-Regiment, Nemecko-Banátski Regement, ab ortu Temessiensi Comitatui, et Valachico-Illyrico Regimini conterminatur, Petrovaradiensi Regimini ab occasu contiguum: Ad meridiem per Danubium a Servia, ad septemtrionem Torontaliensi

Comitatu dirimitur. Efficit extensione sua 75 milliaria quadrata, Fluviis Káros, et Temes, Rivis item Bonyavicza, Borcsa, Donavicza, et Kustos; Stagnis denique Beloblato, Illancsa, Kulpin Veliki, Alibunar, et Nadila. Verschiczensi item Canali irriguum. Incolas alit Valachos, et Rascianos. Insunt ei

OPPIDUM.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Pancsova, Oppidum militare Danubio adjacens, Sedem praebet Praefecturae Militari (Brigaderio), et Campestri Belli Comissariatui, excipit Domicilio Conventum religiosum Ordinis Minorum Conventualium cum Ecclesia, Postae, Salis, et Tricesimae Officium. Inest ei duplex, unum R. Catholicorum, alterum Graeci Ritus non Unitorum Institutum Litterarium. Nundinas habet non incelebres. RC. GR.	1219	2781	6911	83	50	9925

PAGI.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Alibunar, cum Postae Officio, GR.	581	142	2941	—	—	3383
Antalfalva, AC.	302	2	—	1671	—	1673
Balvanjestie, Bavanistye, GR.	902	24	5681	—	—	5705
Baranda, GR.	400	16	2217	—	—	2233
Bloschicz, vel Plossicz, GR.	196	396	702	—	—	1098
Borcsa (Stara, Ó Bortsa), GR.	114	61	524	—	—	585
Botoss, GR.	541	32	2951	6	—	2989
Bresztovacz, RC. GR.	601	796	2448	5	—	3249
Carlsdorf, RC.	322	1792	14	—	—	1806
Czrepaja, v. Szrepaja, GR.	776	22	4209	—	—	4231
Debeliacsa, HC.	411	25	—	2236	—	2261
Delliblat, GR.	665	24	3959	3	—	3986
Dobricza, GR.	160	5	886	—	—	891
Dobricza, GR.	354	—	2030	5	—	2035
Dollova, GR.	1051	97	5671	3	—	5771
Dubovacz, GR.	110	9	588	—	—	597
Farkasdia, GR.	302	14	1666	—	—	1680
Franczfeld, AC. HC.	260	37	—	1402	—	1439
Gaja, GR.	220	3	1129	98	—	1230
Gajtaszol, GR.	82	—	460	—	—	460

PAGI.	*Dom.*	*RGC*	*GR.*	*AHC.*	*Heb.*	*Sum.*
Glogon, RC. GR.	407	1692	489	2	—	2183
Grebenacz, GR.	260	8	1439	—	—	1447
Homolicza, RC. GR.	481	1268	1440	—	—	2708
Jabuka, RC.	407	1894	250	2	2	2148
Jarkovacz, GR.	431	24	2381	—	—	2405
Idvor, GR.	401	25	2196	1	—	2222
Illancza, GR.	352	29	2049	—	—	2078
Izbistye, GR.	118	41	580	—	—	621
Kovacsicza, GR.	142	36	712	—	—	748
Kubin, RC. GR.	671	1168	2482	10	—	3660
Leopoldova, GR.	401	22	2226	9	—	2257
Ludvigsdorf, AC.	280	2	—	1636	—	1638
Margiticza, GR.	187	3	1051	—	—	1054
Mihaly (Sz.) GR.	203	26	1171	—	—	1197
Mramorak, GR.	189	9	1076	—	—	1085
Nikolincze, GR.	160	13	886	—	—	899
Novoszello, Neudorf, cum Postae Officio, GR.	187	14	976	—	—	990
Oppova, RC. GR.	572	644	2486	—	—	3130
Oressacz, vel Oresház, GR.	102	—	561	—	—	561
Orlovath, GR,	341	15	1971	—	—	1976
Osztrova,	142	4	762	—	—	766
Parta, v. Partha, GR.	129	11	829	—	—	840
Perlasz-Város, RC. GR.	561	742	2932	5	—	3679
Petrovoszello, vide Novoszello.						
Ploschicz, vide Bloschicz.						
Sagaicza, vel Zagaicza, GR.	147	12	938	—	—	950
Sandorf, GR.	17	94	—	—	—	94
Seffkerin, GR.	289	18	1668	—	—	1686
Szakula, GR.	406	11	2311	—	—	2322
Szamosch, GR.	359	12	1896	1	—	1909
Szelleus, v. Szöllös, GR.	421	4	2398	—	—	2402
Szrepaja, vide Czrepaja.						
Sztarcsova, RC. GR.	591	2117	1083	—	—	3200
Tomassovacz, GR.	478	33	2631	4	—	2668
Ulma,	12	68	—	—	—	68
Usdin, v. Uzdin, GR.	706	42	4206	—	—	4248
Zagaicza, vide Sagaicza.						

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	*Inc.*		*Dom.*	*Inc.*
Alibunar (Mali),	—	—	Mihajlivacz	—	—
Alibunar (Welki),	—	—	Monosztrics	—	—
Bresztovacz V.	—	—	Nikolincze	—	—
Brodoschanacz V.		—	Nikolincze (Male)		—
Brsaverba V.	—	—	Odmoriste	—	—
Contumacz,	—	—	Offcza V.	—	—
Cservenka V.	—	—	Osztrovacz	—	—
Csoklanecz V.	—	—	Otcsa	—	—
Czrepaj (Kis)	—	—	Padina v. Padinka	—	—
Czrepaj (Nagy)	—	—	Podbrestye	—	—
Debeliacsa (Nowa)		—	Ravanda (Nowa)	—	—
Despot V.	—	—	Ritopeker V.	—	—
Devojaczki Brod V.		—	Spilada V.	—	—
Dobrinka	—	—	Szeldos (Nowi)	—	—
Dshombi	—	—	Szelistye V.	—	—
Dunavacz V.	—	—	Szemendrian V.	—	—
Fetti Fontina	—	—	Sztarcsovan V.	—	—
Galinagaj	—	—	Topolovahunka V.		—
Groczka V.	—	—	Ulma,	—	—
Hada V.	—	—	Valiszka V.	—	—
Homolicza V.	—	—	Vincsa V.	—	—
Illancsa	—	—	Virosztrova V.	—	—
Klicsovaczka Rvenicza V.	—	—	Visnicza V.	—	—
Kovacsicza (Nowa)		—	Vladimirovacz (Nowi)		
			Vladimirovacz (Stari)		—
Kubiner V.	—	—	Volovicza	—	—
Maximova	—	—	Vrela (Welika)	—	—

Animadvertendum: Praediis, et Diverticulis adnexam Litteram V. Vigiliae Militaris Stationem (Kordon-Posten) denotare.

In Villis, et Promontoriis, ac Vigiliis degentes 2750

Numerat Oppidum 1. Pagos 53. Praedia, et Diverticula 53. Incolas 119,846.

Ingremiatur Dioecesi Csanadiensi.

GRADISCANUM REGIMEN CONFINIARIUM.

Gradiscanum Regimen, Gradiscai Határ-Örző Regement, das Gradischkaner Gränz-Regiment, Gradishka Regement, coercetur Brodensi Regimine ab ortu, a septemtrione Posegano Comitatu, a meridie Croatiae Turcicae, et Bosniae, ab occasu Banali II-do Regimini contiguum; extendit se ad 30 milliaria quadrata Fluviis Savo, Csernacz, Illova, Orlyava, Pakra, Sztrug, Ternava, et Trebes; Rivis item Besztova, Bokotina, Bresztacha, Czernacz, Czernajaruga, Czernavecz, Dobroviticza, Dresnik, Dvorszka, Grosznichavacz, Jaginecz, Jamaricza, Kamenicze, Kossutaricza, Krivaj, Ladnicza, Maglei, Muratovicza, Mutnik, Novszka, Orehovcze, Resetaricza, Samár, Sirovacz, Sumetlicza, Szlobosztina, Sznojenicza, Szuboczka, Szumovachicza, Vlakana, et Xelenka, alias Selenka irriguum; Paludibus denique Gyal, Karos, Rakitovacz, Terszten, et Verbiczko refertum. Sylvas notabiliores habet Brochicza, Dugihert, Greda, Jelas, Jellaszak, Jexevik, Kamare, Liszkovache, Luk Veliki, Megyustrusje, Radina, Saranyov, Schnitzihert, Susse, Verhovi, Viszokagreda; Montes Dugihert, Goloberdo, Grosznichavacz, Czernajaruga, Kalcza, Kamenicza, Kasonya, Oprich, Osztriverh, Paklena, Paulovacz, Schnitzihert, Veleticha, et Verhovi; Plagas memorabiliores Grulje, Grosznichavacz, Jelas, Kalcza, Kamenicza, Kasonya, Kikala, Kucherine, Mokropolye, et Insulam Osztraluka. Lingua viget Slavica, et Illyrica. Insunt ei

OPPIDA.

Dom. RGC. GR. AHC. Sum.

Gradisca (Neo), Uj Gradiska, Neu Gradischka, Nowa Gradiska, oppidum ad limites Comitatus Posegani rejectum, Instituto Litterario minori, Postae Cambiatura militari, ac nundinis insigne, RC. GR.
241 911 689 — 1600

Gradisca (Vetus), Ó Gradiska. Alt Gradischka, Stara Gradiska, Praesidium militare Savo Fluvio adjacet, Se-

PAGI. *Dom. RGC. GR. AHC. Sum.*

de Praefecturae militaris memorabile, splendescit Basilica ad S. Michaelem Archangelum Parochiali, et alia Graeci Ritus non Unitorum Ecclesia. Habet Tricesimae, ac Salis Officium, Institutum item Litterarium, et Nundinas non incelebres. 349 1759 471 18 2248

P A G I.

Achamovcze, v. Acsamovcze,	50	289	—	—	289
Agyamovczi, vide Achamovcze.					
Banovajaruga,	60	336	—	—	336
Banovcze,	87	449	—	—	449
Batrina,	72	366	—	—	366
Bebrina, RC.	140	697	4	—	701
Bechich, v. Becsicz,	12	78	—	—	78
Benkovacz,	28	2	210	—	212
Berdanye, v. Bergjane,	57	296	—	—	296
Bielanovacz,	42	7	260	—	267
Bielasztena, vel Belasztena,	37	176	49	—	225
Bili Brieg,	35	189	—	—	189
Bobare,	42	5	261	—	266
Bodegraje,	49	6	255	—	261
Bodovalcze,	81	464	—	—	464
Bogichevczi (Dolne,) Bogichevczi (Gorne,) RC.	87	462	—	—	462
Borovczi, Borovacz,	88	388	108	—	496
Bresztacha, v. Bresztacsa,	87	446	—	—	446
Brezina, vel Brezine,	50	290	—	—	290
Buchje, Bucsje, RC.	60	316	5	—	321
Bujavicza, vel Bukovicza,	16	94	—	—	94
Bukovcsane, Bukovchane,	36	98	100	—	198
Chaglich, v. Csaglich, RC. GR.	90	154	308	—	462
Chernogovcze, Czernogovcze	40	226	—	—	226
Chovacz,	45	9	264	—	273
Csapregincze, v. Chapregincze,	62	6	363	—	369
Csovacz, vide Chovacz.					
Czage, GR.	162	18	858	—	876
Czernogovcze, vide Chernogovcze.					
Cziglenik,	31	146	20	—	166
Dobravoda,	56	9	286	—	295
Dolina,	97	496	—	—	496
Dragalich,	65	308	48	—	356

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Dragovcze,	47	248	—	—	248
Drenovacz,	115	549	35	—	584
Dubochacz, RC.	132	658	13	—	671
Dubovacz,	78	—	395	—	395
Godinjak,	80	398	8	—	406
Golessa,	64	6	319	—	325
Goricze,	41	44	169	—	213
Grabovacz, (Nowi),	31	168	—	—	168
Grabovacz (Stari),	47	—	244	—	244
Gredjani,	45	2	257	—	259
Gunyavczi, v. Gunyavcze,	53	290	—	—	290
Hervaczka Szuboczka, vide Szuboczka.					
Jablanacz, Jablanecz, GR.	140	20	696	—	716
Jagma,	60	5	317	—	322
Jainalippa, v. Janialippa,	66	334	—	—	334
Jamaricza,	61	314	—	—	314
Jazavicza,	74	386	92	—	478
Kapella (Nowa, Neo, Neu), RC.	40	198	6	—	204
Kapella (Stara, Vetus, Alt),	32	169	—	—	169
Kobash, RC. GR.	321	1249	452	1	1702
Komarnicza,	68	349	—	—	349
Korita,	58	298	—	—	298
Kossutaricza,	62	319	—	—	319
Koszovecz,	23	19	157	—	176
Kovachevacz,	45	144	89	—	233
Kovachevacz,	43	4	209	—	213
Kovachevacz,	49	8	284	—	272
Kozaricze,	101	518	—	—	518
Kralyeva (Welika),	181	949	—	—	949
Kricska, vel Krichka,	37	8	194	—	202
Krivoj,	50	258	—	—	258
Kujnik,	23	108	12	—	120
Kukunyevacz,	65	9	327	—	336
Kutte,	81	459	2	—	461
Ladjevacz,	62	312	8	—	320
Laze,	60	306	5	—	311
Liestani, GR.	79	1	400	—	401
Lipa Janya, vide Janya Lippa.					
Lipovacz (Dolni, Unter),	62	316	—	—	316
Lipovacz (Gorni), vel Ober-Lipowatz, RC.	44	244	—	—	244

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Lipovacz (Szredni, Mitter-Lipowatz,)	108	549	—	—	549
Lipovljane, RC.	254	1270	18	—	1288
Livadjane,	65	8	324	—	332
Ljupina, vel Lupina,	98	516	—	—	516
Lonya, RC.	84	488	—	—	488
Lovcsich, vel Lovszka,	44	229	—	—	229
Lovszka, vide Lovcsich.					
Lupina, vide Ljupina.					
Lusane, vel Luxane,	98	476	19	—	495
Machkovacz, vel Macskovacz, RC.	120	609	—	—	609
Magich (Mala),	106	536	—	—	536
Mala, Malla,	53	290	—	—	290
Malina, Malino,	57	295	—	—	295
Mashich,	37	84	114	—	198
Medare,	63	9	219	—	328
Medjurich, Megyurich, RC.	93	468	2	—	470
Merczidorf, vide Pilyenicze.					
Mlaka,	55	5	279	—	284
Novi Városch, Nova Civitas, Suburb. Vetero-Gradiscae.					
Novo Szello,	30	166	—	—	166
Novszka, RC.	177	899	9	—	908
Okuchani, Okucsani,	182	68	866	—	934
Oriovacz, RC.	121	622	10	—	632
Orubicza, RC.	260	1296	5	—	1301
Osztri Verh,	23	129	—	—	129
Paklenicza,	42	222	7	—	229
Pavloviczi, v. Paulovecz,	41	219	—	—	219
Pervesa, v. Pervcha, Pervesje,	70	310	86	—	396
Petrovo Szello, RC.	260	1169	146	—	1315
Piljenicze, vel Merczidorf,	92	469	—	—	469
Pleszmo,	74	381	—	—	381
Podegraj, GR.	67	87	259	—	346
Polyane, GR.	161	89	726	—	815
Prichacz, Pricsacz,	45	189	43	—	232
Radovanye,	17	98	—	—	98
Raich (Dolni, Inf.) / Raich (Gorni, Sup.) RC. GR.	113	296	388	—	684
Ratkovacz, GR.	52	74	289	—	363
Ratkovicza,	47	50	199	—	249
Reshetare,	141	758	1	—	759

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR*	*AHC.*	*Sum.*
Rogolje,	80	7	399	—	406
Rosdanik, vel Rokdanik,	53	248	47	—	295
Sagovina,	70	74	284	—	358
Shushanie, Sushanie,	45	233	—	—	233
Sirincze,	60	—	316	—	316
Sivike, vide Xivike.					
Suberkuvacz, vel Xuberkovacz,	80	15	394	—	409
Szeocze, Seocze,	80	426	—	—	426
Sziche (Welike),	131	679	—	—	679
Szichicze,	126	690	—	—	690
Szkenderovacz, vel Szkenderovcze,	60	58	261	—	319
Szlatinik,	63	43	281	—	324
Szmertich,	57	194	98	—	292
Sztivicza, RC.	241	1260	—	—	1260
Sztupnik, Ztupnik,	74	369	28	—	397
Szuboczka (Hervat., Croat.) Szuboczka (Vlasz., Valach.)	201	1008	—	—	1008
Szuboczkigrad,	60	316	—	—	316
Szvinyar, RC. GR.	261	1186	192	—	1378
Ternakovacz,	63	276	49	—	325
Ternava,	74	7	371	—	378
Tiszovacz,	46	236	3	—	239
Uzkoke, vel Uzkoczi,	68	151	196	1	348
Városch (Dolni, Unter,) Suburbium Vetero Gradiscae,	111	694	108	—	802
Városch (Gorni, Ober,) Suburbium Vetus Gradiscae,	69	496	—	—	496
Városch (Nowi), vide Novi Városch.					
Verbje, RC.	160	860	1	—	861
Verbova,	132	689	—	—	689
Verbovljane,	78	22	406	—	428
Vocharicza,	29	150	38	—	188
Xivike, Sivike,	65	336	—	—	336
Xuberkovacz, vide Suberkovacz.					
Zagradje,	80	398	4	—	402
Ztupnik, vide Sztupnik.					

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	*Inc.*
Allerheiligen Kirche, Eccl.	—	
Andreas (S.) Eccl.	—	—

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Brisztovi V.	—	—
Busia V.	—	—
Contumacz V.	—	—
Csatin (Gorni) V.	—	—
Czemacz V.	—	—
Cziparna (Welika) V.	—	—
Dresnik V.	—	—
Dugi V.	—	—
Fisinka V.	—	—
Galge (Stare) V.	—	—
Gaszticza V.	—	—
Gerlich V.	—	—
Grabovi V.	—	—
Herczegovstol V.		—
Hernacz V.	—	—
Javich V.	—	—
Kameni V.	—	—
Kerszt V.	—	—
Kersztas V.	—	—
Koyn V.	—	—
Kruszka V.	—	—
Kruszka V.	—	—
Lakanacz V.	—	—
Lanishe V.	—	—
Lazine V.	—	—
Ljuffina V.	—	—
Lukas (S.) Eccl.	—	—
Lyubina V.	—	—
Maria Geburth Eccl.		—
Maria Himmelfarth Eccl.	—	—
Martin (S.) Eccl.	—	—
Medinput V.	—	—
Michael (S.) Eccl.	—	—
Mlina V.	—	—
Mlinaricza V.	—	—
Mlinistye V.	—	—
Muly V.	—	—
Oczig,	—	—
Orabrag V.	—	—
Orisak V.	—	—
Orlyava V.	—	—
Pivare V.	—	—
Poloj V.	—	—
Pretes V.	—	—
Privlaka V.	—	—
Rakovicza V.	—	—
Ribaricza V.	—	—
Ropanek V.	—	—
Rorana V.	—	—
Rup V.	—	—
Ruppa V.	—	—
Szelemes V.	—	—
Szkella V.	—	—
Szopot V.	—	—
Sztermacz V.	—	—
Sztrug (Mali) V.	—	—
Sztrug (Weliki) V.	—	—
Sztruga V.	—	—
Sztuchiak V.	—	—
Ternava V.	—	—
Tominovka V.	—	—
Topola V.	—	—
Topole V.	—	—
Topolicza V.	—	—
Triblie V.	—	—
Verbina V.	—	—
Vezika V.	—	—
Viroszka V.	—	—

Notandum: V. Litteram Diverticulis adnexam Vigiliae Militaris Stationem designare.

In Villis, Sylvis, Montibus, ac ad Vigilias degentes 2800

Numerat Oppida 2. Pagos 135. Praedia, et Diverticula 70. Incolas 63219.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi.

LICCANUM REGIMEN CONFINIARIUM.

Liccanum Regimen, Likai Határ-Örző Regement, das Liccaner Gränz-Regiment, Likawski Regement, nomen a fluvio Licca mutuavit, jungitur ab ortu Croatiae Turcicae, ab occasu Mari Adriatico; Ottochanum Regimen a septemtrione, a meridie Dalmatiam Venetam attingit. Regio haec extensione sua 48 milliaria quadrata explens, multis, iisque piscosis abundat Fluviis, atque Rivis, qui sunt Bassinicza, alias Bossinicza, Brussanicza, Bukovacz Vrello, Cherni-Potok, Dusicza, Glamosnicza, Jadava, Jovovacz, Kerbava, Licca, Napridjach, Novchicza, Pochitelicza. Richicza, Takalcza, Ternovacz, Tiszkovacz, Unna, et Zermania; Montibus Kremen, Orlovagreda, Osztra, Plissevicza, Supotov Vrh, Urlaj, Velebich, et Zir; Vallibus item Brezovacz, Gabavchevopolye, et Tussicza obsita. Lingua viget Illyrica. Insunt ei

URBS

Dom. RGC. GR. AHC. Sum.

CARLOBAGO, Karlopago Urbs Militaris, Mari Adriatico adjacens, praebet Sedem Commendanti militari, et Tricesimae Officio, superbit Basilica ad S. Carolum Boromaeum Parochiali, Instituto Litterario, et Nundinis clara. 141 762 4 — 766

OPPIDUM.

Gospich, Gozpich, oppidum militare, Sede Tribuni militaris (Brigaderii), et Bellici Comissariatus, Instituto item Litterario, et Nundinis insigne. 208 985 112 4 1101

PAGI.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Barletta, vel Berlette, GR.	156	260	556	—	816
Billaj, RC.	102	517	—	—	517
Borichevacz, RC.	76	369	32	—	401
Brezik,	70	—	354	—	354

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Brotnio. vel Brochna, GR.	240	86	1169	—	1255
Brussane, RC.	93	497	—	—	497
Bruvno, v. S. Péter, RC. GR.	380	178	1799	—	1977
Budak, RC.	102	529	—	—	529
Bukovacz,	31	49	110	—	159
Busim, vel Buxim. RC.	48	262	—	—	262
Canisa, vide Kanisa.					
Chitluk,	17	—	85	—	85
Choiluk,	26	—	132	—	132
Czerje,	38	191	—	—	191
Czerje,	42	206	—	—	206
Czerje,	68	349	16	—	365
Czeszaricza, Cessaricza. RC.	27	136	—	—	136
Debello Berdo,	50	282	—	—	282
Der ingai,	44	—	226	—	226
Divoszello, GR.	296	20	1562	—	1582
Dobroszello,	46	36	198	—	234
Dolyane,	33	12	154	—	166
Drenovacz,	64	17	298	—	315
Drenovacz,	32	3	157	—	160
Dugopolye, v. Dnopolye,	23	117	—	—	117
Grab, GR.	106	128	466	—	594
Grachacz, Gracsacz, RC. GR.	254	321	971	—	1292
Gubavchevopolye,	44	—	219	—	219
Jossane,	43	—	216	—	216
Kalderma,	38	4	182	—	186
Kanisa, v. Kanixa,	83	422	—	1	423
Kiane,	23	—	112	—	112
Kik,	17	—	85	—	85
Kolakovicza,	48	22	216	—	238
Komm, GR.	91	27	427	—	454
Komich,	52	45	213	—	258
Konjszko, Koinszko,	47	258	—	—	258
Kraj (Dolni, vide Rochus (Sanct.)					
Kruskovacz,	70	16	332	—	348
Kuchische,	71	380	—	—	380
Kuklicz,	62	17	291	—	308
Kula (Siroka), vide Sirokakula.					
Kulicza,	61	3	299	—	302
Kupnovo, Kupirevo, GR.	25	22	1067	—	1089
Kurjak,	54	4	266	—	270
Kussacz,	50	2	247	—	249

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Lapacz, v. Lapacs (Inf.) GR.	101	36	496	—	532
Lapacz, vel Lapacs (Super., Popratni),	131	236	422	—	658
Ledenik,	27	134	—	—	134
Lippa, Lippe,	49	102	158	5	265
Lovinacz, cum Arce, RC.	219	1114	85	—	1199
Lukovo, RC.	17	92	—	—	92
Mazin,	28	—	149	—	149
Medak, GR.	225	39	1288	—	1327
Mekinyar, GR.	182	1	997	—	998
Michael (Sanct.) vide Lovinacz.					
Mogorich,	57	17	271	—	288
Mushaluk, v. Muskaluk,	56	281	—	—	281
Mutilich, ECF. GR.	172	398	525	—	923
Neteka,	43	—	216	—	216
Novi, RC.	74	394	4	—	398
Novoszello,	15	86	—	—	86
Omsicza,	45	12	216	—	228
Ondich,	65	9	302	—	311
Oraovacz, Oreovacz,	71	120	256	—	376
Osik,	47	8	226	—	234
Ostaria, RC.	18	90	—	—	90
Oszredczi,	54	6	267	—	273
Osztra,	60	299	—	—	299
Osztrovicza, vel Oszterviecza,	101	69	430	—	499
Palanka, alias Zermania, RC.	24	43	81	—	124
Pavloviczi, vel Paulovczi,	45	35	192	—	227
Pechane,	61	—	366	—	366
Perlyevo,	36	—	184	—	184
Petrus (Sanctus), vide Bruvno.					
Piszach, Pishach, GR.	121	203	398	—	601
Plocha,	71	—	358	—	358
Pochitel,	46	9	228	—	237
Podlapach, Podlapacs, RC.	234	1253	25	—	1278
Polyana,	28	139	6	—	145
Popina (Mala, Popina (Velika,) GR.	178	3	917	—	920
Popratni Lapacz,	44	26	198	—	224
Pribulich,	61	—	306	—	306
Priko,	52	261	—	—	261
Raduch,	61	—	312	—	312

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Robich,	36	62	125	—	187
Ribnik, RC.	105	523	49	—	572
Richicza, Ricsicze, RC.	149	796	—	—	796
Rizvanussa,	34	179	—	—	179
Rochus (Sanctus), alias Kraj (Dolni), RC.	274	1391	9	—	1400
Sabicza, vide Xabicza.					
Serb,	77	18	364	—	382
Siroka Kula, RC. GR.	369	392	1599	—	1991
Stikada,	60	299	—	—	299
Stikada, GR.	201	189	866	—	1055
Sugarje,	26	129	—	—	129
Sukaja,	42	—	212	—	212
Svrachkoszello,	62	—	316	—	316
Szmiljan, Szmiljane, RC. GR.	371	1298	690	—	1988
Szmokrich,	83	423	—	—	423
Szridnyagora,	44	—	218	—	218
Sztanische,	17	86	—	—	86
Ternovacz, RC.	180	916	1	—	917
Tiskovacz,	22	—	138	—	138
Tollich,	56	84	199	—	283
Tomingai,	62	19	294	—	313
Udbina, RC.	142	727	26	—	753
Vagán,	37	187	—	—	187
Vagán,	42	209	—	—	209
Viszuch, GR.	219	9	1190	—	1199
Vranik,	102	549	—	—	549
Vrebacz, GR.	135	5	694	1	700
Vrello, GR.	156	15	788	—	803
Vukssich,	67	356	—	—	356
Xabicza, vel Sabicza,	29	149	—	—	149
Zaklopacz,	42	—	212	—	212
Zavodje,	39	—	196	—	196
Zermanía, vide Palanka.					

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Batinichakula	—	—
Bursinakula	—	—
Buxin	10	59
Celo Vino	12	98
Chardak	—	—
Chardak (Popinszki)		—
Chemernicza	—	—
Corbavia	—	—
Czerovacz	—	—
Draga Chiacicha	13	113

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Dubinasztrana	—	—	Mislyenovacz	—	—
Duliba	3	26	Orlovagreda	—	—
Gradina Arx	—	—	Pejakus	8	61
Hrastovce	6	54	Plitka Draga	3	24
Jamacz Arx	—	—	Prag	—	—
Kercs Miskulinov	10	76	Pusztopolye	—	—
Korito	—	—	Rasztel	—	—
Kuk	—	—	Stullichakula	—	—
Lasipolye	—	—	Tersztenicza	24	132
Licca	—	—	Vellebich Cap.	—	—
Liszichak	—	—	Vidovacz Arx	—	—
Lumbardenik	—	—	Zvonigrad Arx	—	—

In Villis, Montibus, et Vallibus degentes 1900

Numerat Urbem 1. Oppidum 1. Pagos 112. Praedia, et Diverticula 34. Incolas 55103.

Ingremiatur Dioecesi Segniensi, et Modrussiensi, seu Corbaviensi canonice unitae.

OGULINENSE REGIMEN CONFINIARIUM.

Ogulinense Regimen, Ogulini Határ-Örző Regement, das Oguliner Gränz-Regiment, Ogulinski Regement, nomen ab oppido Ogulin sortitum, conterminatur ab ortu Szluinensi Regimini Confiniario, et Croatiae Turcicae, ab occasu Zagrabiensi Comitatui. et Littorali Maritimo Commerciali; ad meridiem Ottochanum Regimen, a septemtrione partem Comitatus Zagrabiensis, et Szluinense Regimen attingit. Continet Extensione sua 46 milliaria quadrata, Fluviis Dóbra, Korona, Mereznicza, et Plitvicza, ac Rivo Globornicza irriguum. Montium item Jugis Bielo Laszicza, Capella mala, Capella velika, Klanacz, Klek, Rapain, et Szkamnicza cinctum; Sylva denique Bielolaszicza refertum. Lingua hic viget Illyrica. Insunt Ei

OPPIDUM.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Ogulinum, Ogulin oppidum militare, Dobra Fluvio adjacens, superbit Basilica ad Inventionem S. Crucis Parochiali, Capella item SS. Rocho, et Jacobo sacrata, Commissariatu Bellico, Instituto Litterario minori, ac nundinis insigne.	391	2295	12	1	2308

PAGI.

Antonius (Sanctus) ad Modrussa, vide Modrussa (Sup.)					
Bartolovich,	11	77	—	—	77
Begovacz,	46	84	190	—	274
Bille,	27	164	—	—	164
Blatta,	37	96	198	—	294
Braidichsello,	55	281	—	—	281
Brezovacz,	4	28	—	—	28
Broçhanacz, v. Brocsianacz,	6	45	—	—	45
Brinje, Bründl, RC.	401	2167	—	—	2167
Csatarnya,	32	170	—	—	170
Csernacs,	73	394	—	—	394
Csicsavacz,	13	79	—	—	79
Czerovik, v. Czerovnik, RC.	94	391	123	—	514
Czervanecz, v. Chervanecz,	37	20	196	—	216
Dabrinich, Dobrinich,	40	223	—	—	223
Dobra,	40	—	201	—	201
Dolacz (Zajaczki),	18	105	—	—	105
Dornova,	30	65	100	—	165
Dresnik, Drexnik cum Arce, RC.	103	491	56	—	547
Dresnicza (Dolna, Infer.)	30	54	130	—	184
Dresnicza (Gorna, Super.)	21	23	163	—	186
Dresnicza (Srednа, Media,)	15	14	95	—	109
Drinak,	16	90	—	—	90
Dubrave,	40	61	205	—	266
Duga Gora,	41	220	—	—	220
Duga Gora,	56	286	—	—	286
Erdöel, Erdélj, RC.	60	329	—	—	329
Frinovacz,	36	93	94	—	187
Generalszkistol,	37	195	4	—	199
Gerovo,	34	176	—	—	176
Gomirie,	8	51	—	—	51
Gorichicza, Goricsicze,	37	192	—	—	192

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Gosztovopolye, Goztovopolye,	35	179	—	—	179
Grabovacz,	43	121	107	—	228
Hrelyin,	31	166	—	—	166
Janyagora,	35	186	—	—	186
Jaszenak,	27	62	—	101	163
Javorovicza,	26	134	—	—	134
Jelvicza,	69	382	—	—	382
Jeszenicza,	45	31	220	—	251
Jezerana, Jezerane, RC.	78	395	—	—	395
Jezero,	34	174	—	—	174
Josephsthal, RC.	200	1146	—	—	1146
Ivakussa,	41	12	200	—	212
Kamenicza, v. Csecsirich,	45	230	—	—	230
Kamenicza,	41	215	—	—	215
Kamenicza,	103	567	—	—	567
Kamenicza,	35	182	—	—	182
Kerempote, Kermpote, RC.	46	89	—	—	89
Kerslye,	22	122	—	—	122
Kerslye (Stare),	9	59	—	—	59
Klanacz,	47	241	—	—	241
Klissanovo Szello,	10	65	—	—	65
Koranszki Lug, ECF.	30	157	—	—	157
Korilla,	29	142	10	—	152
Krisevachkopolye, v. Krixevacskopolye,	62	386	—	—	386
Kriviput, RC.	120	612	8	—	620
Kunich, GR.	152	6	778	—	784
Kut (Mali, Minus),	85	466	—	—	466
Kut (Veliki, Majus),	46	269	—	—	269
Lapath, Lepusche, ECF.	88	456	—	—	456
Latin,	35	184	—	—	184
Ledenicza, Ledenicze, RC.	70	396	—	—	396
Leskar,	5	36	—	—	36
Letinacz, RC.	86	468	—	—	468
Lieszkovacz, v. Leszkovacz,	41	211	—	—	211
Lipicza,	38	18	180	—	198
Lipnik,	43	229	—	—	229
Lipovacha, Lipovacsa,	73	205	167	—	372
Lipovschiak,	7	49	—	—	49
Longovacz,	15	89	—	—	89
Loqua Xuta,	30	157	—	—	157

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Luchane, Lucsane,	96	239	252	—	491
Lug (Koranszki, vide Koranszki Lug),					
Luketich Szello,	60	315	—	—	315
Malikut, vide Kut.					
Malics,	25	132	—	—	132
Medvediasche,	31	164	—	—	164
Mekote,	15	89	—	—	89
Merzlidol, v. Merzli Dolci,	50	256	—	—	256
Merzlopolye,	31	69	130	—	199
Mochila,	28	32	166	—	198
Modrussa, v. Modrus (Dolni, Infer.)	47	253	—	—	253
Modrussa, vel Modruss (Gorni, Super.) RC.	58	306	15	—	321
Mokro,	10	61	—	—	61
Mresnicza, v. Mrixnicza,	3	23	—	—	23
Munyava,	57	296	—	—	296
Oblajacz,	39	63	206	—	269
Orgljács,	18	107	—	—	107
Ostaria, Ostarie, RC.	210	1264	—	—	1264
Ottok, RC.	18	104	—	—	104
Peter (Sanct), ECF.	79	419	—	—	419
Plassicza,	18	108	—	—	108
Plassicza,	57	295	—	—	295
Plasska Draga,	142	9	769	—	778
Plasska Glava,	143	8	781	—	789
Plasski, RC. GR.	201	95	1066	—	1161
Pobardalyi,	8	51	—	—	51
Podhum,	11	74	—	—	74
Podkipom,	9	61	—	—	61
Podmelnicza,	55	281	—	—	281
Pojmercz, vel Pojmerc,	22	81	38	—	119
Ponique, Ponikve,	1	6	—	—	6
Pottok,	66	364	—	—	364
Premisslye. vel Primislye,	33	36	148	—	184
Prokike,	190	79	889	—	968
Rakovicza, Rakovicze, RC.	14	75	13	—	88
Ravnicze,	42	223	—	—	223
Razpicsina Draga,	45	237	—	—	237
Razvalla, Rasvalla,	11	79	—	—	79
Rebrovich, Rebrovichszello,	98	519	—	—	519
Resetar, GR.	138	49	699	—	748

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Sablyak Szello,	31	166	—	—	166
Sablyasko Szello,	16	95	—	—	95
Saborszko, v. Zaborszko, RC.	102	527	—	—	527
Sbieg, v. Zbieg,	31	169	—	—	169
Sertich Szello,	17	245	—	—	245
Sdenacz, vide Zdenacz.					
Spraicsevo Szello,	83	426	—	—	426
Staro Szello,	16	94	—	—	94
Szadilovacz, v. Zadilovacz,	33	76	103	—	179
Szalopek Szello,	70	389	—	—	389
Szelische,	20	298	—	—	298
Szkallich,	42	216	—	—	216
Szkradnik,	109	597	—	—	597
Szluinchicza, v. Vrillo,	60	46	261	—	307
Szmolyana, vel Szmolyanacz, ECF.	71	189	198	—	387
Sztainicza, v. Sztainicze, RC.	52	298	—	—	298
Tersich, vel Thersich, Terxich, RC.	151	39	781	—	820
Thouni, v. Thouin, RC.	92	492	—	—	492
Tobolich,	2	15	—	—	15
Troj Verh, GR.	79	139	291	—	430
Tuk,	27	50	96	—	146
Tusssevich,	19	112	64	—	176
Vaganacz (Dolni, Inf.) GR.	96	18	499	—	517
Vaganacz (Gorni, Super.)	87	452	—	—	452
Vonjverh, v. Vainverh,	87	215	246	—	461
Vera, GR.	178	5	896	—	901
Verbovszko,	60	316	—	—	316
Vittuin,	14	86	—	—	86
Vodotich,	22	119	12	—	131
Vojvodussa, v. Vratarussa,	13	84	—	—	84
Vrilo Szluincsicza, vide Szluincsicza.					
Xutaloqua, vel Sutaloqua, vide Loqua.					
Zaborszko, vide Saborszko.					
Zadilovacz, vide Szadilovacz.					
Zagorje, RC.	2	11	—	—	11
Zagorje (Dolne, Infer.)	45	259	—	—	259
Zagorje (Gorne, Super.)	52	291	—	—	291
Zagorje (Sredne, Medium),	92	520	—	—	520
Zbieg, vide Sbieg.					
Zdenacz, v. Sdenacz,	65	367	—	—	367

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Allan	18	112	Podmelnik	5	34
Cserno	23	175	Pod Omor	15	88
Czernovicza	—	—	Poljice	2	13
Dresnik v. Drexnik Arx		—	Polojkosza	7	51
Franczikovacz	15	91	Poville	17	139
Glibodol	3	20	Prosicseni Kamen Capella	—	—
Globornicza	1	8	Rasztel	—	—
Jaszen	--	—	Russevo	6	40
Javorje	6	48	Sator	2	11
Kál.	4	34	Sibini, v. Elias (S.) Ecl.	5	36
Kassevár ECF.	4	22	Szelische	18	118
Klarichevacz	15	90	Szkamnicza	3	21
Klienovicza	15	110	Tribotini	13	89
Lupoglav	19	125	Valacs	10	68
Maria (Sancta)	—	—	Veliun	15	101
Michael (Sanctus)	12	124	Vera	1	4
Omár	14	97	Vodno Szello	3	22
Plasski Arx	—	—			

In Villis, Sylvis, ac Montibus degentes 1960

Numerat Oppidum 1. Pagos 143. Praedia, et Diverticula 34. Incolas 48716.

Ingremiatur Dioecesi Segniensi, et Modrussiensi, seu Corbaviensi canonice unitae.

OTTOCHANUM REGIMEN CONFINIARIUM.

Ottochanum Regimen, Ottosatzi Határ Örző Regement, das Ottoschatzer Gränz-Regiment, Ottochacki Regement, ab ortu Croatia Turcica, ad occasum Mari Adriatico definitur, meridionali latere Liccano Regimini, septemtrionali parte Ogulinensi Regioni vicinum. Comprehendit extensione sua 50 milliaria quadrata, et ultra, Montibus Vissi Baba, Bodum, Capella Velika, Hola Plissevicza, Klanacz, Koreno, Kriva Liszina, Mihailovacz, Orovacz, Pogleda, Rapain, Slipina, Troj Verhi, et Tuliba horescens; Flu-

viis Licca, et Gatżka; Rivis item Bukovacz, Szkochanszka Draga, Otericza, et Priboj; ac Lacubus Czerni Kal, Czerno Jezero. Koinszko Jezero, et Plitvicza irriguum, Campisque amoenissimis, et Plagis Veliki Brezovacz, Szkochanszka Draga, Drenov Klanacz, Jaincha, Gustiapolye, Homoliacz, Kamenszko, Laudonszki Lug, Linbovo, Ozmanovovjepolye, et Turianszko refertum. Lingua hic viget Illyrica, seu Croatica, et ad Segniam Civitatem germanica. In hoc Regimine reperiuntur

CIVITAS.

SEGNIA, Italis Segna, germ. Zengg, croat. Seny, dicta, a Senonibus Gallis, Luciae Tarquinio Prisco, Anci Marci successore Romae regnante, sexcentis circiter Annis ante Christum natum condita, ac per Tibium Tilium ante Christum natum 413 moenibus cincta, jacet ad Montis radices prope sinum veteribus Flanaticum, nobis vero Quarnero, seu Carnero dictum; Usque adventum Colomani Hungariae Regis in Dalmatiam cum caeteris Dalmatiae Civitatibus suos habens Magistratus, propriis utens praesidiis, municipalibus suis vivebat legibus; Anno 1105. proprio marte, salva libertate, ac avitis Juribus suis ejusdem Regis Colomani imperio se subjecit, inter accerbissimas, easque frequentissimas Venetorum infestationes constantem fidelitatem Eidem testata. Sub funestissimo illo inter Ludovicum Magnum Hungariae Regem, et Venetas fervente bello, Vrbs haec a Ludovico Lauredano Venetiae Classis Praefecto 29. Augusti 1380 injecto igne, maxima ex parte in cineres redacta est, Anno dein sequenti pace confecta moenia ejusdem, et aedificia restaurari coepta. Cum autem unicum hoc Potentiae Austriacae ad litus maris Adriatici Praesidium contra Christiani nominis hostes Turcas supermanserit, cui magis roborando multum contulisse videtur etiam loci natura, quippe: quod praeter maris contiguitatem cum Portu peraccomodo integrae Classi recipiendae, in continenti una ex parte praealtas rupes, ex altera vero densas sylvas (nunc majori ex parte jam excisas) haberet, hostilesque Insultus non modo hic, verum et in remotioribus partibus bellica virtute coerceret, Mathias (Corvinus) Rex Hungariae vetera Segniensium Jura, avitasque Libertates solemni Diplomate de Anno 1471. Ludovicus II-dus Rex autem Anno 1521., Rudolphus II-dus demum Diplomate de Anno 1607, atque caeteris omissis compluribus

Divorum Regum] Hungariae Decretis, quae in Archivo Civicae hujus Communitatis asservantur, Ferdinandus III-us tandem non modo Jura, vetustasque Segniensium Libertates, verum etiam antiqua Statuta pluribus accumulata, atque in ordinem redacta, solemni Diplomate Regio confirmavit, sancivitque Anno 1641. Segnia ab eo inde tempore Liberis, Regiisque Urbibus adlecta, primarium Patronum S. Georgium Militem, et Martyrem, secundarium vero S. Franciscum Xaverium adoptavit. Huic in monte praerupto, et aspero imminet fortalitium e quadratis Lapidibus Anno 1558. ad frequentes hostiles Incursiones praepediendas, coercendasque, magno opere, sumptibusque excitatum. Superbit Basilica Cathedrali una Parochiali ad B. V. M. in Caelos assumptam sat ampla, elegantique opere constructa. 2-da Ecclesia S. Francisci Seraphici condam PP. Franciscanorum, nunc Lyceo Episcopali addicta, magno populi confluxu, et devotione frequentata. 3-tia Ad B. M. V. Annunciatam loco amoeno ad litus maris situata, non tantum ab Incolis Civitatis, sed etiam ab exteris, et praecipue iis, qui per Leges sanitarias a caeterorum Consortio Contumaciae tempore prohibentur, singulari pietate tamquam Patrona navigantium culta, visitataque. 4-ta S. Ambrosii honoribus Nativitatis B. M. Virginis dicata, extra muros Civitatis sita non insplendida. 5-ta Graeci Ritus non Unitorum identidem extra muros, sonoris campanis decora. Monasterio Religioso uno PP. Dominicanorum, tardius Paulinorum in usum profanum converso, altero PP. Franciscanorum Anno 1806. in Seminarium Cleri Junioris transformato. Inter complures Plateas ob antiquitatem structurae Civitatis solito angustiores, princeps est illa, quae Urbem a littore maris segregat, ampla, lataque; et longa serie excurrentibus venustissimis aedificiis ad tres, et quatuor Contignationes elevatis, conspicua, versus mare amoenissimum non modo praebens aspectum, sed etiam Deambulacro, Conventiculis, et exhilarationi Publico subserviens. Inter Fora duo cumprimis ampliora: Unum Forum minus (Mala Placa) mercatorum Officinis undique cinctum, magnificoque Praetoreo Civico illustratum; Alterum Forum majus (Cilnica) quadrilaterum in longitudine 270, in latitudine 156 pedes habens, splendidissimis ad tres, et quatuor Contignationes elevatis aedificiis, fonte item aquae salientis per Canales subteraneos eo derivatae ornatum, prae-

caeteris attentionem merentur. Praebet Sedem Episcopo *), et Capitulo Cathedralium Ecclesiarum Segniensis, Modrussiensis, et Corbaviensis sub Urbano VIII. Pontifice Authoritate Apostolica canonice unitarum, antiquissimo, cujus Conditor necdum detegi poterat, ab olim duodecim Canonicis actualibus proviso, per modernum Franciscum Augustum ad sex duntaxat Individua reducto. Excipit hospitio Presbyterium Deficientium Sacerdotum, Seminarium Cleri Junioris, et Institutum Litterarium Nationale. Insunt ei Praefectura Militaris, Sanitatis, Tricesimae, Salis, ac Postae, Portus item Capitaneatus, et Dacii Vini Perceptoratus Officia. Incolis modernis mercaturae plurimum deditis, praeter vineas, quas amoenissima hortorum Cultura magis pro voluptate, quam utilitate ornat, agros, et prata nulla habentibus, lingua Nationalis Illyrica seu Croatica est, et pro Negotiorum vehiculo Italica, et Germanica. Caetera inter memoratu dignum occurrit: Segnienses iteratis vicibus fidelitatis suae, haeroicaeque virtutis insigne Documentum edidisse, quippe: qui Anno 1241. sub Bela IV-to Rege in Campis Grobniczensibus, non procul ab actuali Civitate Flumine, aliis juncti, 56 millia Tartarorum profligarunt. — Anno 1526. cum reliquo Hungariae Nobilitatis Flore contra communem Christiani nominis hostem ad Mohács pugnantes, sub Duce, et Capitaneo suo Georgio Orlovich, funestam Cladem hanc sanguine suo signarunt, — denique in deffensione Arcis Klissae Anno 1592. per Turcam obsidione cinctae, ad quam Segniensis quoque Capitaneus Joannes Lenkovich, Episcopus, et ejusdem Loci Capitulares cum fideli populo suo in auxilium occurerunt strenue dimicantes, Ottomanorum multitudini resistendo impares, Lenkovichio laethali vulnere accepto, Episcopus, et Canonici cum sibi adhaerentibus in praelio gloriosam mortem oppetierunt.

Magistratus Civicus, qui militaris est, consistit uno Judice, altero Vice-Judice, Assessore uno Magistratuali, Politiae Comissario, Cassae Perceptore, et Protocollista,

---

*) Praeest Dioecesi Segniensi, Modrussiensi, et Corbaviensi canonice unitae Illustrissimus, ac Reverendissimus Dominus Joannes Bapt. Jessich, etc.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
ac duobus Cancellistis; In reliquo Administratio tota Civitatis penes Magistratum mandatis militaribus absolvitur.	487	2991	99	12	3102

OPPIDUM.

Ottochacz, Ottoschatz (Ottocium), oppidum militare, Gatzka fluvio adjacens, Campestre Bellicum Commissariatus Officium gremio suo excipit, RC.	90	421	68	3	492

PAGI.

Alekszenicza, vel Alexinicza, RC.	131	698	—	—	698
Babich,	60	307	—	—	307
Babinpotok,	41	215	—	—	215
Baljevacz,	38	194	—	—	194
Berlog, RC. GR.	133	83	601	—	684
Bilopolye, Bilussa.	6	41	—	—	41
Bilyevine, Billevine, Billievina,	52	298	—	—	298
Brezovacz,	26	137	—	—	137
Brisnicze,	54	298	—	—	298
Bukovacz, vel Bakovacz,	63	356	—	—	356
Bunich, RC. GR.	280	188	1496	—	1684
Chanke, Csanke, RC.	68	362	—	—	362
Csovichi, vel Chovicze,	152	798	—	—	798
Czernikal, vide Kal.					
Dabar, RC. GR.	321	928	856	—	1784
Debelloberdo, GR.	102	15	616	—	631
Dolyane, Doline,	11	64	—	—	64
Draga (Szegenszka), Heil.-Kreuz-Thal,	14	82	—	—	82
Dubrava,	60	242	83	—	325
Dubrava,	110	582	—	—	582
Dugidol, vel Glibodol,	3	25	—	—	25
Forgachich,	40	201	—	—	201
Georgius (Sanctus), Sz. György, Guraj (Swcti), RC.	94	490	—	—	490
Glavacze,	19	38	64	—	102
Goricza (Kamenita).	34	176	—	—	176
Horvaszkopolye, vel Kompolyie,	17	4	98	—	102
Hrussvicza, v. Krussvicza,	34	194	—	—	194

12

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Jablanacz, v. Jablonacz, RC.	56	312	—	—	312
Jame,	22	136	—	—	136
Juraj (Sveti, Sanct Georgen), vide Georgius (Sanctus)					
Kál (Czerni),	42	215	—	—	215
Kalugyerovacz, RC.	62	317	—	—	317
Karavla, Karaula,	52	298	—	—	298
Klada,	47	260	—	—	260
Klanacz,	35	11	184	—	195
Klenovacz,	38	62	140	—	202
Koniszkoberdo, Koinszkoberdo,	111	526	62	—	588
Kompolyie, RC.	164	864	—	—	864
Kompolyie (Horvatszko), vide Horvatzkopolye.					
Kompolyie, (Wlaſſo),	89	338	196	—	534
Korbavicza (Mala),	45	98	139	—	237
Korenicza (Dolna,) Korenicza (Gorna,) RC. GR.	617	41	3696	2	3739
Kossian, Kozian,	41	217	—	—	217
Kossin, Kossini (Dolni, Inf.) RC.	132	699	1	—	700
Kossin, Kossini (Gorni, Super.) RC.	261	1288	96	—	1384
Kozian, vide Kossian.					
Kraszno, RC.	108	568	—	—	568
Krusi,	61	316	—	—	316
Krussvicza, vide Hrussvicza.					
Kuterovo, RC.	112	596	—	—	596
Kvarta, vel Qvarta,	122	594	38	—	632
Lesche, RC.	262	1426	6	—	1432
Lipovopolye,	6	46	—	—	46
Lucin,	44	246	—	—	246
Lukovo, RC.	19	108	—	—	108
Malopolye.	46	254	—	—	254
Marco, v. Marko (Sanct.)	26	113	22	—	135
Markovacz,	44	212	17	—	229
Medjudracsje,	34	112	64	—	176
Melinovacz,	27	139	4	—	143
Melnicza, Melnicze;	56	296	—	—	296
Messinovacz, v. Mizinovacz,	34	192	—	—	192
Mlaka, vel Mlakva,	32	172	—	—	172
Nebluje,	34	154	17	—	171

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Obilje,	26	158	—	—	158
Pazarische (Dolne, Inf.) RC.	102	527	—	—	527
Pazarische (Gorne, Super.) RC.	281	1469	20	—	1489
Perussich, RC.	87	466	—	—	466
Pervan Szello,	46	260	—	—	260
Peter (S.) v. Zaluzsnicza,	37	189	—	—	189
Petrovoszello, GR.	227	205	981	—	1186
Podove, ECF.	120	615	—	—	615
Policza, Poljice, ECF.	40	216	—	—	216
Ponor, vel Ponoriszello,	41	263	—	—	263
Priboj,	32	115	52	—	167
Prisna, Prizna, RC.	10	60	—	—	60
Prozor, RC.	131	696	—	—	696
Qvarta, vide Kvarta.					
Ravlyane, v. Ramljane, RC.	151	788	—	—	788
Razbojstie,	26	147	—	—	147
Rovi,	111	599	—	—	599
Rudanovacz,	31	86	75	—	161
Rudinka,	44	249	—	—	249
Rudopolye,	38	201	—	—	201
Rusicza, v. Ruxicha,	74	301	72	—	373
Salamunich, v. Salamanich,	57	22	298	—	320
Seinszka Draga, vide Draga.					
Sinacz, RC.	221	1166	—	—	1166
Skare,	32	3	165	—	168
Skochaj, Skocsaj,	70	386	—	—	386
Stollacz,	60	326	—	—	326
Sumechicza, v. Sumecsicza,	28	166	—	—	166
Svicza (Dolna, / Svicza Gorna,) RC.	112	599	—	—	599
Szegenszkadraga, / Szenyszkadraga,) vide Draga.					
Sztarigrad, RC.	9	56	—	—	56
Sztarigrad (Gorni),	48	261	—	—	261
Sztaroszello, vel Villich,	26	136	—	—	136
Sztudencze,	60	108	222	—	330
Vaganacz,	22	132	—	—	132
Verhovina,	23	126	—	—	126
Villich, vide Sztaroszello.					
Vivoce,	19	115	—	—	116
Volaricza, Volaricze,	80	424	—	—	424

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Vranovine.	15	94	—	—	94
Vratnik, RC.	3	22	—	—	22
Vratnik,	16	96	—	—	96
Vukchlich,	60	258	99	—	357
Zalusnicza, vide Sz. Péter.					
Zavalje, cum Tricesimae Officio, RC.	60	299	1	—	300

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.
Abdicha Berdo Vig.	—	
Bacsvice	15	89
Bakovacz, vel Bakovacz	7	56
Balenszka Draga, vide Draga		
Bilenovipodi	48	105
Bilusa	6	37
Brisnicze (Male)	15	89
Crux (Sancta) RC.	4	30
Czirquina	—	—
Derndich	2	19
Draga (Balenszka)	9	56
Draga (Govena)	—	—
Drenov Klanacz, vide Klanacz.		
Dubrava	46	239
Dundichevipodi	9	58
Dussikrava	39	212
Gallovacz Arx	—	—
Goritta (Kesztenevacza V.)		
Govenadraga, v. Draga.		
Grabusich Arx	—	—
Gradina (Nebluiszka V.)	—	
Gradina (Sterbachka V.)		
Gussichgrad Arx		—
Gussichpolye V.	10	65
Gusztiapolye	—	—
Jaszen Vig.	—	—
Jezera	1	7
Jurgevadraga Passus.		
Jurkasse	5	35
Ivinovicza	4	26
Kalinovacsa	45	230
Karavla	9	68
Kattun Arx	—	—
Kercsevine	11	70
Kesztenevacza, vide Goritta.		
Klanacz	32	195
Klanacz (Drenov)	14	97
Kula Arx	—	—
Loque	17	109
Mersin Arx	—	—
Perussich (Poszti, vel Stari) Arx	—	—
Plana	49	325
Podkuke	7	49
Popovacsa	39	256
Potok	13	79
Prozor Arx	—	—
Rakovicza	3	18
Seline	8	52
Seline ECF.	9	69
Selischa ECF.	34	198
Selyava	—	—
Sitar Arx	—	—
Skamnicza	12	86
Spas (Sanctus)	12	85
Stenicza, v. Stinicza	26	141
Stokichevipodi	12	79
Stollacz	10	71
Terkovacz	19	156
Toncsaich	4	31

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Tuk Marossov	19	117	Xelyava, vel Selyava	V.	
Unka (Forgachich)	Vigil.	—	Xivi Bunari	8	56
Vital Arx	—	—	Zagon	7	58
Vlaka	20	110	Zavalje Vigil.	—	—
Vranyak	4	29			

In Villis, Montibus, ac Sylvis degentes 1960

Numerat Liberam Regiam Urbem 1. Oppidum 1. Pagos 101. Praedia, et Diverticula 63. Incolas 51,576.

Ingremiatur Dioecesi Segniensi, et Modrussiensi, seu Corbaviensi Canonice unitae.

PETROVARADIENSE REGIMEN CONFIN.

Petrovaradiense Regimen, Pétervári Határ-Örző Regement, das Peterwardeiner Gränz-Regiment, Peterwárſki Regement, a meridie Bosniae, et Serviae parte, a septemtrione Syrmiensi Comitatu, et Csajkistarum Regimine coercetur; Germanico Banaticum Regimen ab ortu, ab occasu Syrmiensem Comitatum, et Brodense Regimen attingens, extensione sua 56, et ultra milliaria quadrata complectitur, Savo fluvio, et minoribus Rivis piscosis Csikas, Margeloskabara, Sarkadin, Sid, Sztruga, et Sztudba irriguum. Sylvis item Bukovagreda, Kupinszkivok, et Zabran; Stagnis denique, et Paludibus Spaczva, Szivaczkabara, aliis Xivaczkabara, et Vrany refertum. Deprehenditur hic Eugenii quoque, Insula, et Jaruge Canalis. Viget lingua Illyrica, et Germanica. Insunt ei

URBES.

CARLOVICZIUM, Karlovicz, Karlowci, Civitas, et sedes Orientalis Ecclesiae Graeci Ritus non Unitorum Archi-Episcopi, et Metropolitae *) Danubio adjacens. Super-

*) Archi-Episcopus Orientalis Ecclesiae Graeci Ritus non Unitorum Carloviczensis, et Metropolita est Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Stephanus Stratimirovich

Dom. RGC. GR. AHC. Heb Sum.

bit Basilica Cathedrali una Parochiali Graeci Ritus non Unitorum splendida. Alia Ecclesia R. Catholica SS. Trinitati sacrata Parochiali, praebet Domicilium Consistorio ejusdem Ritus Archi-Episcopali, Instituto Litterario minori R. Catholico, alteri Graeci Ritus non unito, ac Postae Collectaculo; Pace Anno 1699. cum Turcis inita, et Vino rubeo clara. 492 1361 4116 22 — 5499

PETROVARADINUM, Pétervár, Peterwardein, Petrowaradin, olim Acumincum, Urbs, et munimentum validissimum Danubio adsitum. Splendescit Ecclesia Parochiali ad S. Georgium Militem, et Martyrem. 2-da Ad Exaltationem S. Crucis Parochiali. 3-tia Ad S. Rochum Parochiali. Sedem praebet Supremae Armorum Praefecturae Slavonicae, Judicio Delegato, et Commendanti militari. Excipit Domicilio Campestrem Bellicum Commissariatum, Annonarium Officium, et Cassam Bellicam. Inest ei Institutum Litterarium R. Catholicum, et Postae Officium. Nundinis, ac reportata de Turcis Anno 1716. Victoria Christianorum insigne. 307 2961 30 32 10 3033

SEMLINIUM, Semlin, Zemlin, Zimony, Urbs, et Praesidium ad Savi, et Danubii confluxum, Belgrado objacet, Basilica B. Mariae Virginis ad Assumptam Parochiali, alia Ecclesia PP. Franciscanorum Provinciae Capistranae cum Monasterio, tertia Graeci non Uniti Ritus Parochiali, ac Synagoga Hebraeorum illustratum. Excipit Domicilio Salis, Tricesimae, ac Postae, Annonarium item militare Officium, nec desunt Litteraria Instituta, quorum unum pro R. Catholicis, aliud Graeci Ritus n. unitis destinatum est; In Castro, quod hic olim erat, incomparabilis ille heros Joannes Hunyady Anno 1456. 22-da Julii decessisse fertur. Nundinae hic asservantur non incelebres.
1112 2091 6811 6 289 9197

OPPIDUM.

Mitroviczium, Mitrovicz, Demitrovicz, olim Syrmium, oppidum militare, et Stabus Confiniarii Regiminis Petrovaradiensis ad Savum amnem situm. Inest ei Prae-

---

de Kulpin, Insignis Ordinis Austriaci Leopoldi Imperatoris Magnae Crucis Eques, S. C. R. A. M. Actualis Intimus Status Consiliarius, ac Eruditae Societatis Göttingensis Membrum Honorarium, etc.

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
fectura militaris, Comissariatus bellicus, Salis, Tricesimae, ac Postae Cambiaturae militaris Officium, Instituto Litterario minori, nundinisque celebratum. RC. GR.	419	1941	3159	32	5132
Szlankamen, Szlankament, Szalankamen, olim Rittium, oppidum ad Tibisci, et Danubii confluentes rejectum, victoria Christianorum Anno 1691. de Turcis reportata, nobilitatum. RC. GR.	307	598	1069	10	1677

P A G I.

Abshevcze, ECF.	50	236	22	—	258
Adashevcze, ECF. GR.	346	57	1929	—	1986
Assania, Ashanja, GR.	154	820	—	—	820
Banovcze (Nowe, Neu, Nov.)	90	356	—	98	454
Banovcze (Stare, Alt, Vetus), GR.	321	86	1736	1	1823
Batainicza, Batanicza, GR.	462	24	2561	1	2586
Batrovcze, ECF. GR.	142	215	563	—	778
Becska, Besska GR.	360	17	1999	3	2019
Becsmen, v. Bechmen, GR.	46	—	256	—	256
Bellegesh (Nowi, Új, Nov.) **Bellegesh** (Stari, Ó, Vetus)	356	33	1862	—	1895
Besania, vel Bexania, GR.	176	6	1080	—	1086
Beska, vide Becska.					
Bexania, vide Besania.					
Bolyevcza, Bolyevcze, GR.	233	3	1272	—	1275
Bosuth, GR.	98	1	539	—	540
Bukovacz, GR.	321	365	1458	3	1826
Csordanovcze, Chordanovcze, GR.	184	8	986	—	994
Decs, vel Docs, GR.	192	6	998	—	1004
Dobanovcze, GR.	231	4	1262	—	1266
Drenovcze, RC. GR.	264	1320	55	—	1375
Gerk, v. Gik, GR.	331	12	1884	—	1896
Gollubincze, RC. GR.	601	996	2269	—	3265
Grabovcze, GR.	204	2	1139	—	1141
Gunya, ECF.	160	795	12	—	807
Gyurich, Juriche, ECF.	70	359	11	—	370
Hertkovcze, Herkovcze, RC.	170	864	27	—	891
Jakovo, GR.	125	6	694	—	700
Jamina, ECF. GR.	273	260	1216	—	1476

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Jarak, GR.	213	7	1168	—	1175
Illincze, GR.	209	5	1146	—	1151
Juriche, vide Gyurich.					
Karlovcsich, GR.	156	—	838	—	838
Karlovicz (Nowi, Karlovicz (Uj), vide Sassa.					
Kercsedin, v. Keresdin, GR.	331	11	1849	4	1864
Kernyessevcze, GR.	190	—	1068	—	1068
Klenak, GR.	30	32	1119	—	1151
Kupinovo, GR.	302	6	1629	—	1635
Kuzmin, ECF. GR.	548	15	3001	—	3016
Ladjarák, GR.	581	32	3064	—	3096
Lipovacz, RC.	212	1091	32	—	1123
Malavashe, vide Vassicza.					
Martincze, GR.	506	9	3096	—	3105
Mihalyevcze, GR.	133	—	689	—	689
Morovich, v. Moravich, RC.	181	482	490	—	912
Nikincze, RC.	184	962	—	2	964
Obries, Obrex, GR.	168	—	892	—	892
Ogar, GR.	176	—	966	—	966
Pazua (Nova, Pazovo Novum), AC.	151	29	—	798	827
Pazua (Stara,) Pazovo (Vetus), GR. AC.	651	26	884	2898	3808
Pechincze, Pecsincze, GR.	176	6	926	—	932
Perhovo, Perovo, GR.	132	—	694	—	694
Petrovcsich, GR.	43	2	241	—	243
Platicsevo, GR.	216	3	1196	—	1199
Podgradje, ECF.	87	469	18	—	487
Popincze, GR.	214	—	1186	—	1186
Progar, GR.	130	—	686	—	686
Rachinovcze, Racsinovcze, RC.	161	819	2	—	821
Racsa, GR.	95	—	516	—	516
Sassa, alias Karlovitz (Nowi), GR.	498	10	2865	—	2875
Sashincze, GR.	294	1	1582	—	1583
Simanovcze, Shimanovcze, GR.	162	—	891	—	891
Szlankamen (Nowi), GR.	419	1686	593	3	2282
Szolyane, ECF.	166	882	10	—	892
Sztroshincze, ECF.	157	765	78	—	843
Szurcsin, GR.	172	158	762	—	920

P A G I.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Szurdok, v. Szurduk, GR.	321	6	1828	—	1834
Tovarnik, GR.	140	3	761	—	764
Ugrinovcze, GR.	283	19	1628	—	1647
Vasicza (Mala), ECF. GR.	343	314	1636	—	1950
Venek, GR.	46	—	266	—	266
Verbanya, RC.	262	1281	46	—	1327
Vitojevcze, GR.	84	—	480	—	480
Vojka, GR.	475	9	2591	—	2600

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Jarkovcze, v. Jurkovacz	—		Racsa, vel Racha, Praesid. ECF.	1	18
Jurkovacz, v. Jurkovcze	—		Rochusthal, Suburbium Petrovaradiense.		
Maria Himmelfarth Cap.	—		Tapavicza	—	—
Maria Schnee Capel.	—				
Pernyavor	—	—			

In Sylvis, Villis, ac Montibus degentes 120

Numerat Urbes 3. Oppida 2. Pagos 69. Praedia, et Diverticula 7. Incolas 90,713.

Ingremiatur Dioecesi Bosnensi, seu Diakovariensi, et Syrmiensi canonice unitae.

SANCTO-GEORGENSE REGIMEN CONFIN.

Sancto-Georgense, alias Szentváriense Regimen, Szent-Györgyi Határ-Örző Regement, das Sanct-Georger Gränz-Regiment. Swato-Gurski Regement, clauditur ab Aquilone Simeghiensi, et Crisiensi, ab ortu eodem Simeghiensi, et Veröczensi Comitatu. Parte Australi Poseganam Provinciam, occidentali Crisiense Regimen attingit. Complexu suo 38 milliaria quadrata efficit. Fluviis Dravo, Bisztra, Chasma, Illova, Zdala, et Sztrug; Rivis autem Barna, Katalena, Komarnicza, Rachachka, et Sztraxnicz refertum. Incolae utuntur lingua Croatica. Insunt ei

OPPIDUM.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Georgius (Sanctus), vel Fanum S. Georgii, vel Gyurgyevecz, vel Sz. György, oppidum opere militari communitum infra Dravum amnem, Schola minori R. Catholica, et nundinis hebdomadalibus clarum. RC.	369	3561	5	—	3566

PAGI.

Anna (Sancta),	25	157	—	—	157
Babottok, vel Babottuk,	14	92	—	—	92
Bachkovicza,	22	126	—	—	126
Bakovchicza,	24	80	81	—	161
Barna (Mala),	41	76	139	—	215
Barna (Velika), GR.	160	164	666	—	830
Bedenichka,	51	76	185	—	261
Bedenik,	148	418	364	—	782
Berzaj, vel Berzaja,	30	18	162	—	180
Borovljani,	14	23	68	—	91
Bottinecz,	21	146	—	—	146
Bottinovecz,	15	8	90	—	98
Bresztich, vel Bresztik,	2	18	—	—	18
Brod, RC.	130	684	—	—	684
Budanchevecz, vel Budanchevicza,	39	224	—	—	224
Budrovecz,	105	625	—	—	625
Bullinecz,	35	105	86	—	191
Camarcza, vide Novigrad.					
Chagyavecz, vel Csagjavecz,	32	8	194	—	202
Chepellovecz,	98	610	—	—	610
Chresnyevicza (Mala),	40	40	172	—	212
Chresnyevicza (Wel.), GR.	119	191	488	—	679
Churilovecz,	31	132	36	—	168
Czeremusina, vel Cseremusina,	38	29	172	—	201
Cziglena, RC.	86	492	—	—	492
Cziglena (Mala),	7	47	—	—	47
Dapchevicza (Mala, Minor),	21	6	132	—	138
Dapchevicza (Welika, Máj.)	59	5	376	—	381
Danthan, Danthan,	66	384	—	—	384
Dellove, vel Dellovi,	52	182	162	—	344
Derlyanovecz,	76	396	—	—	396

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Dernye, RC.	271	1699	—	—	1699
Diklenicza (Nowa),	30	164	—	—	164
Diklenicza (Stara, Vetus),	15	56	38	—	94
Dinyevecz,	68	335	36	—	371
Domankovicza, vel Dominkovicza,	17	110	—	—	110
Domankus,	42	176	57	—	233
Drassicza,	87	457	—	—	457
Gakovo,	32	173	—	—	173
Gerbavecz,	52	86	195	—	281
Gerdak,	36	—	197	—	197
Gerginecz,	10	66	—	—	66
Gergyevecz (Mali),	43	13	222	—	235
Gergyevecz (Weliki), RC. GR.	281	562	1016	—	1578
Glogovecz,	34	79	104	—	183
Golla, RC.	52	382	—	—	382
Grabichani (Male),	30	5	160	—	165
Grabichani (Welike),	53	—	292	—	292
Grabrovicza,	65	260	148	—	408
Grubisnopolye, RC. GR.	169	294	604	—	898
Gyurgyecz,	9	3	160	—	163
Hampovicza,	69	460	—	—	460
Hergovljan,	44	99	137	—	236
Hlebina, RC.	192	1161	—	—	1161
Hudovljani,	26	147	—	—	147
Jabucheta,	17	129	—	—	129
Jagnedovecz,	51	271	—	—	271
Jakupovecz, Jakopovczi,	58	329	—	—	329
Jana (Sveta), vide Anna (Sancta).					
Jassenás, vel Jessenás,	85	14	482	—	496
Jaszenik,	12	78	—	—	78
Jaszenovacha (Mala),	9	63	—	—	63
Jaszenovacha (Welika),	58	203	160	—	363
Javorovecz,	24	3	133	—	136
Jedussevecz,	19	79	75	—	154
Jessenás, vide Jassenás.					
Jeszenik, vide Jaszenik.					
Jurchevichpolye,	100	19	525	—	544
Ivanovchani,	40	189	29	—	218
Kalinovecz,	157	926	—	—	926
Kapella, v. Kapolna, RC.	41	219	4	—	223
Kaslyavecz, Kashlavecz,	53	17	322	—	339

P A G I.	*Dom*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Katalena (Szirova),	51	299	—	—	299
Katalena (Szuha),	61	315	—	8	323
Keglevacz,	9	65	—	—	65
Kladare,	62	394	—	—	394
Kladare,	23	138	—	—	138
Kloster, RC.	146	788	6	—	794
Kobaszichari,	33	82	105	—	187
Koprivnichkareka,	39	7	230	—	237
Kovachicza, v. Szkovachicza,	88	494	—	—	494
Kovachicza (Dolna,)	41	178	100	—	278
Kovachicza (Gor. v. Valaszka)	46	184	136	—	320
Kozarevecz, RC.	70	396	—	—	396
Kozarovecz,	59	326	—	—	326
Kris,	46	249	—	—	249
Kukavioza,	28	14	142	—	156
Kupinovecz,	36	81	145	—	226
Ladislav,	36	205	—	—	205
Laiszlav, v. Vlaiszlav,	42	14	260	—	274
Laszovecz, GR.	91	60	412	—	472
Lettichani,	46	27	214	—	241
Lipovo Berdo,	38	153	90	—	243
Lonchariczа,	43	21	214	—	235
Maglencha,	22	124	—	—	124
Markovecz,	20	117	—	—	117
Malamuchna, vide Muchna.					
Martinecz,	37	200	—	—	200
Maszlarecz, Maszlarczi,	47	262	—	—	262
Megyureche,	94	594	—	—	594
Michetinecz,	26	168	—	—	168
Miholanecz, RC.	96	592	—	—	592
Milichani,	16	84	21	—	105
Molve, RC.	272	1402	4	—	1406
Moszti, Mozti (Dolni, Inf.) RC.	38	200	8	—	208
Moszti, Mozti (Gorni, Sup.)	30	164	—	—	164
Moszti, Mozti (Szredni, Med.)	18	101	—	—	101
Muchna (Mala, v. Nowa),	34	68	115	—	183
Muchna (Welika, v. Stara),	70	122	251	—	373
Nevinecz, RC.	44	258	—	—	258
Novigrad, RC.	392	2496	—	—	2496
Novo Szello,	45	50	199	—	249
Novoszellyani,	15	9	84	—	93
Oderjan,	25	148	—	—	148

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Orahovecz, vel Orovecz,	40	112	243	—	355
Orlovecz,	70	372	6	—	378
Orlovecz,	37	32	169	—	201
Oszugyevo,	13	96	—	—	96
Otrovanecz,	90	572	—	—	572
Patkovecz,	27	135	69	—	204
Paulin, v. Pavlin Kloster,	35	144	69	—	213
Paunovecz,	10	3	77	—	80
Pavlovecz, GR.	96	402	300	—	702
Peratovicza (Mala),	9	17	51	—	68
Peratovicza (Velika),	52	13	268	—	281
Pernyavori,	19	4	117	—	121
Peschenik,	26	156	—	—	156
Petteranecz, RC.	381	2272	—	—	2272
Piszanicza (Mala),	39	112	116	—	228
Piszanicza (Velika), GR.	201	436	668	—	1104
Pittomacha, RC.	297	1898	21	—	1919
Plavnicze,	59	309	57	—	366
Plasinecz, v. Palasinecz,	29	39	149	—	188
Poganecz (Mali),	16	6	93	—	99
Poganecz (Veliki),	57	7	296	—	303
Polanchani,	58	102	212	—	312
Povelich, v. Povlich, GR.	50	124	164	—	288
Prekoberda,	24	89	68	—	157
Preszpa,	60	158	138	—	296
Prokluvani, GR.	9	6	62	—	68
Prugovecz,	131	761	—	—	761
Pupelicza, GR.	80	42	384	—	426
Racha, RC.	137	694	44	—	738
Rakitinicza,	16	110	—	—	110
Raszenicza (Dolna, Gorna),	60	25	311	—	336
Raszinicza,	17	8	94	—	102
Rasztovecz,	23	22	121	—	143
Ravnes,	70	7	424	—	431
Reka,	90	296	178	—	474
Reka (Koprivnika,) vide Koprivnika Reka.					
Reka (Tverda),	4	29	5	—	34
Ribnyachka,	35	76	122	—	198
Ribnyak,	59	98	214	—	312
Russevecz, Rushevecz.	46	238	—	—	238
Sandorovecz, Shandrovecz, RC.	81	439	—	—	439
Sdala, vel Zdala,	106	665	—	—	665

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Sdralova, v. Sdralove, GR.	43	74	168	—	242
Semovecz, vel Shemovecz,	109	625	—	—	625
Sidováros, vel Zsidováros,	40	96	133	—	229
Szamaricza,	21	150	—	—	150
Szaszovecz,	59	344	—	—	344
Szedlaricza,	81	459	2	—	461
Szerdinecz,	51	112	174	—	286
Szeszvete,	159	890	—	—	890
Szeverin, GR.	111	236	369	—	605
Szibenik,	30	8	175	—	183
Szigetecz, RC.	273	1508	—	—	1508
Szirova Katalena, vide Katalena.					
Szkuczani, vide Zkuczani.					
Szokolovecz,	22	30	108	—	138
Szredicza,	39	24	250	—	274
Szrem,	32	180	—	—	180
Sztanichi, vel Ztanichi,	26	67	122	—	189
Sztarchevljani,	19	99	26	—	125
Sztruga,	40	94	126	—	220
Terda Reka, vide Reka.					
Ternovecz,	19	155	24	—	179
Tomass, Thomass,	61	354	21	—	375
Topolovecz, RC.	169	926	6	—	932
Topolovicza,	40	51	169	—	220
Trojeglava,	22	61	75	—	136
Trojsztvo (Malo, Kis),	29	168	—	—	168
Trojsztvo (Wel., Nagy), RC.	77	467	—	—	467
Turchevichpolye, vide Jurchevichpolye.					
Tverda Reka, vide Reka.					
Velika (Dolna, Infer.)	13	91	—	—	91
Velika (Gorna, Super.)	16	137	—	—	137
Verbicza,	20	121	—	—	121
Verchezlani, v. Veschezlavecz,	40	218	—	—	218
Verhovecz,	24	17	170	—	187
Virje, RC.	571	3676	18	—	3694
Visnyevacz, v. Vishnyevecz	26	150	—	—	150
Vlaiszlav, vide Laiszlav.					
Zdala, Zsdala, vide Sdala.					
Zdelicza,	29	166	—	—	166
Zdelicza, Zdelicze,	19	131	—	—	131
Zdenczi (Mali),	68	142	252	—	394
Zkuczani, v. Szkuczani,	19	38	75	—	113

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Zrinszka,	36	16	187	—	203

Zsidováros, vide Sidováros.

Praedia, et Diverticula nulla.

In Villis, Molis, Montibus, et Vallibus degentes 1600

Numerat Oppidum 1. Pagos 186. Incolas 74171.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi.

SZLUINENSE REGIMEN CONFINIARIUM.

Szluinense Regimen, Szluini Határ-Őrző Regement, das Sluiner Gränz-Regiment, Sluinski Regement, per Zagrabiensem Comitatum biffariam sectum (cujus Pars una, et quidem septemtrionalis Carniolia, et Zagrabiensi Comitatu cingitur altera Parte ab ortu Banali I-mo, ab occasu Ogulinensi Regimine, ad septemtrionem Zagrabiensi Comitatu, meridionali latere Ogulinensi Regimine, et Croatiae Turcicae limitibus definita) comprehendit extensione sua prope 27 milliaria quadrata, fluviis majoribus Korona, Meresnicza, Szluinchicza, minoribus vero, et Rivis: Brezidanacz, Czimenszki, Maximovacz, Pechka, Radonia Vrela, Radovicza, Buschevicza, Szmilich, Trebinya, irriguum. Montibusque Gnojnicza, Petrovagora, et Uszkoken exasperatum. Lingua viget Illyrica. Deprehunduntur in eo

OPPIDUM.

	Dom.	RGC.	GR.	Sum.
Szluin, Sluin, Sluinum, oppidum militare ad Korona amnem situm, a quo Regimen denominationem obtinuit, Schola minori, et nundinis provisum. RC.	58	249	11	260

PAGI.

Badienovoberdo, v. Badino Szello,	24	122	8	130
Badovincze,	20	89	27	116
Bandina Polyana,	27	148	6	154
Banszko, vel Banszkoszello,	13	74	7	81

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Sum.
Barilovich,	50	293	1	294
Batnoga,	35	210	—	210
Begi,	38	174	32	206
Begovacz,	45	154	90	244
Belaj,	31	169	8	177
Bellavich, vel Belavichszello,	21	137	4	141
Berdo,	9	64	—	64
Berdo,	13	79	2	81
Bieli Klanacz,	30	178	—	178
Blagaj (Croat.) RC.	45	240	—	240
Blagaj (Valach.)	38	208	—	208
Bogovoberdo, v. Begberdo,	4	28	—	28
Bost,	9	60	—	60
Braszljevicza,	11	85	—	85
Brebornicza,	7	49	—	49
Breszt, v. Brieszt, v. Breszt-Szello,	19	138	—	138
Brezovacz,	4	26	—	26
Brezovaglava,	14	94	—	94
Brieg, vel Breg,	12	79	—	79
Bruszuvacha,	21	122	—	122
Budachki,	12	79	—	79
Budachki (Gorne),	8	69	—	69
Budinyak,	22	139	—	139
Buchacha,	30	164	—	164
Bujadnak,	13	85	—	85
Bukovacz,	17	106	2	108
Bukovicza,	24	142	—	142
Bukovje (Dolne),	18	112	—	112
Bukovje (Gorne),	23	137	—	137
Buliche,	17	102	—	102
Burichszello,	14	89	—	89
Chamrovacz, v. Csamrovacz,	50	290	—	290
Chaperovacz,	21	123	—	123
Chaternya,	9	59	—	59
Chernik, vide Czernik.				
Chopas,	9	62	—	62
Czarevoszello,	10	64	—	64
Czervenoszello,	17	98	—	98
Czerkvina (Mala),	13	74	—	74
Czerkvina (Velika),	26	142	—	142
Czernik, Chernik,	12	74	—	74
Czernovrello,	15	98	—	98

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Sum.
Czerovacz,	14	85	—	85
Czerovacz, GR.	113	166	456	622
Czerovacz, vel Czerovecz, RC.	38	211	—	211
Czerovicza,	2	16	—	16
Czetin, vide Vallis-Szello.				
Czetin,	11	59	15	74
Czetinszki Város,	118	399	229	628
Czvianovichberdo,	26	149	—	149
Czvitovich, RC.	95	518	—	518
Dabrich,	31	179	—	179
Danchuloviche,	24	132	—	132
Danne,	25	142	—	142
Dolina,	16	97	—	97
Dolyane (Popoviche),	9	68	—	68
Domachaj, Domochay,	14	244	35	279
Drachi Verh,	25	142	—	142
Draga (Sztoj),	24	142	—	142
Drage,	22	139	—	139
Dragossevcze,	13	89	—	89
Dugo Ressa,	30	194	5	199
Dugidol,	40	211	6	217
Dunyak,	25	142	—	142
Dvorjanczi, vel Dvorjanszki,	6	49	—	49
Dvorische,	9	61	—	61
Dvoristye,	14	94	—	94
Furian (Dolni, Infer.)	10	79	—	79
Furian (Gorni, Super.)	30	197	—	197
Gacheszaszella,	20	111	3	114
Gacheszkoszello,	25	143	—	143
Gaj,	44	266	—	266
Galovich, vel Gallovichszello,	10	118	—	118
Galovich, vel Galovichszello,	17	101	—	101
Geikovacz, vide Gaj.				
Gerchaki, vel Gerschaki,	17	99	—	99
Gergetich, vel Gergetichberdo,	5	35	—	35
Glibokibrod,	58	301	—	301
Glina,	25	142	—	142
Glina (Dolna, Infer.)	56	299	—	299
Glina (Gorna, Sup.) v. Glinszkoszello,	70	326	60	386
Glinszkovrello,	32	179	—	179
Glussina,	16	96	—	96
Gnoinicza, v. Gnoinicze,	34	149	39	188

13

PAGI.	*Dom*	*RGC.*	*GR.*	*Sum.*
Golesse,	11	74	3	77
Goricza,	6	48	—	48
Goricza (Knczja),	63	314	—	314
Gornya Vesz,	23	131	—	131
Grabar,	15	94	—	94
Grabovacz, vel Grabrovacz,	40	247	—	247
Grich,	4	32	—	32
Grobnik,	11	74	—	74
Hartje,	20	110	—	110
Hutinya (Vrelo),	19	112	—	112
Jagrovacz,	24	132	—	132
Jankovich,	40	211	—	211
Jankovoszelische,	20	111	—	111
Jaszinichberdo,	15	96	—	96
Javor,	9	64	—	64
Jezernicze,	12	74	—	74
Johovo,	10	64	—	64
Jurga,	20	121	—	121
Jurkovoszello,	19	127	—	127
Ivankovich, vel Ivanovich,	21	119	9	128
Ivossevichszello,	23	132	—	132
Kolye, RC.	21	119	3	122
Kamencze,	14	94	—	94
Kamenicza,	12	88	—	88
Kamenszko, RC.	53	298	—	298
Karanlyak, v. Kravlyak,	9	68	—	68
Kartolya,	10	76	—	76
Kasz, Kazt,	30	164	—	164
Keichszello, v. Keichkoszello,	12	79	—	79
Kernyak,	16	96	—	96
Kersztinya,	19	111	—	111
Keserovpotok,	11	64	—	64
Keszteniak,	15	91	—	91
Kesztenovacz,	23	136	—	136
Klanacz,	40	217	—	217
Klanacz (Bieli),	15	96	—	96
Klipinoberdo,	12	78	—	78
Klokoch, v. Klokovo, GR.	192	6	1226	1232
Kluchar, Klyuchar,	65	7	342	349
Klupicza,	25	9	137	146
Knesevich Kossa,	25	111	19	130
Kokjerovo,	20	76	42	118

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Sum.*
Kolarich,	23	98	31	129
Komessaracz,	38	110	121	231
Koranszkasztrana,	30	58	117	175
Koranszkibrieg,	14	92	—	92
Koranszkoszello,	20	116	—	116
Kordiche,	15	94	—	94
Kossa (Knezevich), vide Knezevich Kossa.				
Kossa (Mala),	15	93	—	93
Kossa (Sivkovich), vide Sivkovich Kossa.				
Koszierszkoszello,	12	67	7	74
Koszinacz (Mali),	9	59	—	59
Koszinacz (Veliki),	22	122	—	122
Kosztainevacz,	32	197	10	207
Kravlyak,	34	139	48	187
Kremen (Dolni, Inf.) GR.	60	169	163	322
Kremen (Gorni, Sup.)	32	181	—	181
Kris,	9	68	—	68
Krivaja,	11	79	—	79
Krivokucha,	25	131	9	140
Kruskovacha, Kruskovacsa,	82	422	29	451
Kuchane, v. Kunchani,	50	163	102	265
Kulaj, v. Kulaje,	35	74	122	196
Kunchani, vide Kuchane.				
Kupchina,	32	168	4	172
Kuplenszko,	32	162	9	171
Kurjevacz,	16	84	13	97
Kussaja,	30	101	64	165
Kussevich Vrelo,	6	12	37	49
Kuszma,	24	133	—	133
Ladjevacz (Dolni, Inf.)	68	386	—	386
Ladjevacz (Gorni, Sup.) RC.	65	367	—	367
Ladvenjak, vel Ladvenyacz,	40	216	—	216
Lapohavacz,	35	192	—	192
Laszkunya,	26	143	—	143
Lesche,	40	216	—	216
Leszkovacz, RC.	30	179	—	179
Lipje, vel Liplie,	15	111	—	111
Lipovacz,	31	154	16	170
Lipovacz,	31	119	58	177
Liszine,	28	142	16	158
Lombardenik, vide Lumbardenik.				
Luchicza,	10	68	—	68

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	Sum.
Lumbardenik, v. Lumbacsnik,	22	120	—	120
Mahovlich, Maholichi,	50	185	78	263
Maisztrovichbilo,	20	119	—	119
Malesevichszello,	24	132	—	132
Malincze, vel Malinacz,	11	74	—	74
Malinczi,	6	48	—	48
Malyevacz, cum Tricesimae Officio, RC.	11	76	—	76
Mandich,	13	84	—	84
Manyerovich, v. Manyarich,	9	78	—	78
Marienthal,	17	111	—	111
Marindolszkibrieg, vide Brieg.				
Marindolszkoberdo,	16	94	—	94
Markussichi,	9	68	—	68
Marlovachkoszello, vel Marlachkoszella,	10	74	—	74
Matesskoszello,	15	86	12	98
Maurovicz, vel Maurovacz,	21	126	—	126
Medvediak,	32	174	—	174
Mekuss, Mekussje,	35	296	—	296
Merzlopolye, v. Merzlub,	22	115	5	120
Merzlopolye,	11	229	—	229
Merzlopolye,	19	106	—	106
Mihalichszello, vel Mihalichi,	38	226	—	226
Miholszko,	35	196	—	196
Milichszello,	25	143	—	143
Millossevacz,	38	216	—	216
Milyevacz,	42	231	—	231
Mlakovacz, v. Mlyakovacz,	50	274	—	274
Moravczi,	12	72	—	72
Mosztanye,	50	297	—	297
Mrachaj,	20	98	17	115
Mraczel,	39	215	—	215
Mresnicza. c. Appertinentiis, RC.	39	290	—	290
Niksich, Nixich (Dolni, Inf.)	28	163	—	163
Niksich v. Nixich (Gorni, Sup.)	14	99	—	99
Novaki,	30	180	—	180
Novidol,	32	174	—	174
Novo Berdo,	40	248	—	248
Novoszello,	22	126	—	126
Novoszeldo,	24	131	—	131
Nyiva (Pericha),	14	84	—	84

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Sum.*
Obertribinya, vide Trebinya.				
Okich,	10	64	—	64
Orievacz,	19	116	—	116
Ostercz (Dolni, Inf.)	18	198	—	198
Ostercz (Gorni, Super.)	20	169	10	179
Oszredak,	14	85	—	85
Oszunya,	18	110	—	110
Paukovichszello, v. Paunovich,	13	84	—	84
Pavlovacz,	30	169	—	169
Pechno,	38	201	—	201
Pechurkovoberdo, v. Pechurkino,	7	57	—	57
Pelovichszello,	13	92	—	92
Perjasnicza, RC.	12	82	—	82
Perjassicza (Nizna),	12	79	—	79
Perjassicza (Szredna),	17	101	—	101
Perichszello, vel Perichberdo,	24	149	—	149
Petrakovo, vel Petrakovoberdo, vel Petraki,	18	113	—	113
Petrichkovo. v. Petrichkoszello,	14	94	—	94
Petronichszello,	12	86	—	86
Pilatovcze, vel Pilatovacz,	13	75	—	75
Pillia,	15	92	—	92
Plavcze,	17	103	—	103
Podgorje,	13	87	—	87
Podlicze,	16	92	—	92
Podmartinschak,	18	122	—	122
Podplaminszkoszello,	8	65	—	65
Podszedlom,	9	74	—	74
Podvosich,	8	109	—	109
Poklek,	16	105	—	105
Policze,	36	201	—	201
Poloj (Dolni),	8	54	—	54
Poloj (Gorni),	9	63	—	63
Poloj (Szredni),	6	44	—	44
Polyana,	21	120	—	120
Polyana,	12	92	—	92
Polyana (Bandina), vide Bandina Polyana.				
Polyana, (Gorna),	12	74	—	74
Polyana (Petrowa),	15	94	—	94
Polyana (Radmanowa),	11	69	—	69
Ponoracz,	9	63	—	63
Ponoracz,	6	46	—	46

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Sum.*
Ponoracz,	11	78	—	78
Popovacz (Dolni, Inf.)	10	74	—	74
Popovacz (Gorni, Sup.)	14	96	—	96
Popovichberdo,	8	62	—	62
Popoviche, vel Popovaesi,	35	199	—	199
Popoviche Dolyane, vide Dolyane Popovische.				
Popovoszello,	20	111	—	111
Presid,	15	89	—	89
Priszjeka,	22	131	—	131
Radinovoberdo,	15	87	—	87
Radmanova Polyana, vide Polyana.				
Radonia,	20	112	—	112
Radovicza,	9	64	—	64
Raichberdo,	7	51	—	51
Rakovacz,	37	149	52	201
Raletina,	6	46	—	46
Rasztovacz,	12	84	—	84
Reka (Siroka), vide Siroka Rieka.				
Restovo,	19	89	48	131
Ribari,	26	169	—	169
Rieka, vel Reka,	8	53	—	53
Rudenicza,	10	75	—	75
Sabjak, Sabljak, Xabjak,	24	151	—	151
Samarje, Samaria,	6	40	—	40
Sehulacz,	24	152	—	152
Schvarcza, vide Svarcha (Dolna, Gorna).				
Selezno, vel Zelezno,	18	109	—	109
Sichelburg, RC.	3	22	—	22
Siroka Rieka,	13	85	—	85
Sivkovich Kossa,	11	74	—	74
Sparnyak,	7	59	—	59
Stakorovicza,	6	52	—	52
Stirkovacz,	9	65	—	65
Svarcha (Dolna, } Svarcha (Gorna, } Svarcha (Welika, }	118	872	—	872
Svechaj, vide Zvechaj.				
Svechaj (Zadnyi), vide Zvechaj.				
Szketinoberdo,	9	74	—	74
Szekuliche,	13	89	—	89
Szelcze, vel Szelliczc.	18	114	—	114
Szelische,	14	89	—	89

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Sum.*
Szelische,	9	68	—	68
Szelnicza,	15	108	—	108
Szicha, Sicha,	23	166	—	166
Szichevacz,	18	101	—	101
Szimich,	20	112	—	112
Szinaevaczvrello,	13	89	—	89
Szkakavacz, vide Zkakavacz.				
Szkrad, vel Zkrad (Dolni,) Szkrad, vel Zkrad (Gorni,)	61	412	—	412
Szlivnyak,	24	132	—	132
Szopote,	20	116	—	116
Szoshicze, vel Szoussicze,	39	204	51	255
Sztarigrad,	9	59	—	59
Sztoj Draga, vide Draga Sztoj.				
Sztupe,	24	136	—	136
Szuhodol,	10	64	—	64
Szvinicza,	28	154	—	154
Szvinjaricza,	40	216	—	216
Szvojchkoszello,	19	109	—	109
Taborishe (Dolne, Infer.)	38	220	—	220
Taborische (Gorne, Super.)	16	95	—	95
Tersich, vel Thersich,	28	153	—	153
Thodorovsztan,	20	112	—	112
Thurn, v. Thuran, v. Turan.	74	381	11	392
Tisovacz,	39	201	—	201
Tochakl,	18	107	—	107
Tochak,	14	94	—	94
Tomasseveczi,	38	12	194	206
Trebinya (Dolna, Inf.)	50	7	261	268
Trebinya (Gorna, Super.) GR.	36	11	456	467
Trupinyak,	22	56	72	128
Tupchina,	25	106	40	146
Tussilovich,	20	113	—	113
Udbinya,	28	152	—	152
Udbinya,	4	38	—	38
Udvinya,	4	26	—	26
Uttinya, vel Huttinya,	12	76	—	76
Uttinya (Vrello), vide Huttinya.				
Vagan,	32	164	14	178
Vallisszello, olim Czettin, RC.	77	254	198	452
Város,	24	169	—	169
Vasz (Gorna), vide Gorna Vesz.				

P A G I.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*Sum.*
Velemerich, RC.	44	249	—	249
Velemerich (Gorni),	40	269	—	269
Velikiverh,	8	52	—	52
Velyun, GR.	192	6	1218	1224
Venacz,	28	154	—	154
Venacz,	31	195	—	195
Videkichszello,	26	148	—	148
Vinicza,	25	141	—	141
Vissiverh, vel Visje Verh,	21	84	39	123
Viszoche,	24	136	—	136
Viszochka (Dolna),	28	152	—	152
Viszochka (Gorna),	30	164	—	164
Vogyerichberdo,	12	72	—	72
Vojnich,	11	71	—	71
Vojnovichberdo,	9	68	—	68
Vojsznicza, vel Vujsznicza,	21	129	—	129
Vosich, vide Podvosich.				
Vranyak, vel Vranyik,	30	162	—	162
Vukmanich, RC.	82	496	30	526
Vukovich,	25	156	—	156
Vukovo, vel Vukovoberdo,	4	39	—	39
Xablyak, vide Sablyak.				
Zagorje,	19	116	—	116
Zagrad, vel Zagradje,	18	101	—	101
Zagreb,	9	74	—	74
Zasztanye, Zasztinye,	28	166	—	166
Zasztavacz,	30	162	—	162
Zelezno, vide Selezno.				
Zkakavecz, RC.	80	496	—	496
Zvechay (Predni, Zadni),	40	242	5	247

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	*Inc.*		*Dom.*	*Inc.*
Bernadichi	3	18	Malyevacz Rasztel, Vig.		
Borlin	2	12	Sichelburg Arx	—	—
Breg	3	18	Szuszanszkibrod Traj.		
Czetin Arx	6	75	Szluin Arx	—	—
Kozibrod Traject.	—	—	Zagreb	5	43

In Molis, Villis, ac Montibus degentes 2090

Numerat Oppidum 1. Pagos 343. Praedia, et Diverticula 10. Incolas 55715.

Ingremiatur Dioecesi Zagrabiensi, et Segniensi, seu Modrussiensi, et Corbaviensi Canonice unitae.

VALACHICO-ILLYRICUM REGIMEN CONFINIARIUM.

Valachico-Illyricum Regimen, Oláh-Illyriai Határ-Őrző Regement, das Wallach-Illyrische Gränz-Regiment, Walasko-Illiricki Regement, ab ortu Transylvaniae, et Valachiae finibus coercetur, Krassoviensi Comitatui, et Germanico-Banatico Regimini junctum ab ortu. Ad meridiem a Servia Danubio separatur, partem Transylvaniae, et Krassoviensem oram in septemtrione attingens. Regio haec 106 milliaria quadrata complexu suo tenens, abundat Fluviis, ac Rivis piscosis, qui sunt: Badisch, vel Bagyes, Bela Reka, Bisztra, Cserna, Karas, Nera, Möruluj Bisztra, Hideg, Izvor, Borlova, Kornyareva, Krájova, Mehedika, Pirhova, Pojnaszka, Rensecz, Sebes, et Vodicza; Montes habet Alibek, Allion, Arcsana, Babel, Branul, Kapucin, Cserni, Culme Bisztri, Dobri, Godian, Gugu, Kraku Almás, Mik, Morarul, Priszaka, Stanczilova, Stirbacz, Szarko, Szvinyacza, Vurvu Petri, et Znomeina. Inest ei Insula Moldova, et Antrum Veteranum (die Weteranische Höhle), nuncupatum. Canalis item Verschiczensis. Incolas alit Valachos. Reperiuntur in eo

OPPIDA.

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Heb.	Sum.
Albo-Ecclesiae, Fehér-Templom, Biela-Cerkwa, v. Beserika-Alba, Weiß-Kirchen, oppidum militare, excipit Domicilio Bellicum Comissariatum, Salis, et Postae, ac Cambiaturae Officium, Instituto Litterario minori, et Nundinis insigne, RC. GR. HS.	561	3029	2161	11	81	5582
Caransebessinum, Karansebes, oppidum militare. Praefecturae militaris, et Campestris Belli Comissariatus sedes, praebet Hospitium Postae, ac Salis Officio; Instituto Litterario minore, ac nundinis clarum. RC. GR. HS.	451	561	2115	96	65	2837

	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Mehadia, oppidum militare, splendescit Salis, Tricesimae, ac Postae Officio; Instituto Litterario minori, Nundinisque non ignotum. RC. GR.	301	69	1562	3	1634
Orsova Vetus, Ó Orsova, Rushava, oppidum militare Danubio adjacet, Tricesimae, ac Postae Officio inclytum. GR.	170	113	772	5	890

P A G I.

Armenis, v. Armönisch, GR.	222	3	1381	—	1384
Bania, vel Banya, GR.	369	1	1998	—	1999
Bellobreska, GR.	69	3	506	—	509
Berszaszka, GR.	116	20	549	—	569
Berza, vide Borsza.					
Bisztra, (Cseresse),	68	5	392	—	397
Bisztra (Ohaba), vide Ohaba Bisztra.					
Bogoldin, vel Pogoldin, GR.	86	2	466	—	468
Bolvasnicza, GR.	60	2	367	—	369
Bolvasnicza (Vallya),	68	4	387	—	391
Borlova, GR.	175	4	989	—	993
Borloven, GR.	226	3	1326	—	1329
Borsa, vel Börsza,	20	3	116	—	119
Bosovich, v. Boxovich. RC. GR.	297	15	1952	2	1969
Bukin, vel Pukin, GR.	69	5	298	—	303
Bukosnicza, GR.	66	3	371	—	374
Cerkva (Čerwena), vide Rossia, Rothkirchen.					
Cserese Bisztra, vide Bisztra.					
Csiklen, GR.	66	2	366	—	368
Csutta,	64	1	356	—	357
Dalbosecz, vide Talpasicz.					
Dals, GR.	98	—	518	—	518
Damasnia, v. Domasnia, GR.	155	8	959	—	967
Divich, v. Divics,	89	2	461	—	463
Dubova, Dubava, GR.	38	3	192	—	195
Duplaj, GR.	174	—	996	—	996
Fenyes, vel Fönisch, GR.	78	10	399	—	409
Gerbovecz, vel Girbovecz,	102	—	616	—	616
Glimboka, GR.	96	3	529	—	532
Globukrajova, GR.	86	—	462	—	462
Globuren, Globureo, GR.	96	4	499	—	503
Golecz, GR.	40	34	192	—	226

PAGI.	*Dom.*	*RGC.*	*GR.*	*AHC.*	*Sum.*
Gornyareva, vel Kornyareva, GR.	114	6	592	—	598
Jablonicza, GR.	100	1	561	—	562
Jász, Jáz, GR.	110	—	602	—	602
Jaszenova, v. Jeszenova. GR.	322	10	1826	—	1836
Jeselnicza,	86	5	516	—	521
Illova,	86	2	461	—	463
Kalugyerova, vide Rebenberg.					
Kanisa, GR.	66	2	389	—	391
Koramnik,	22	1	142	—	143
Kornya, GR.	246	9	1531	—	1740
Kornyaréva, vide Gornyareva.					
Korpa, vel Körpa, GR.	115	4	627	—	631
Krajova (Globu), vide Globu Krajova.					
Kröcsma,	46	—	269	—	269
Krussicza, Krussich, GR.	229	—	1458	—	1458
Krussovecz, GR.	86	1	516	—	517
Kuptore, Kuptora, GR.	100	—	562	—	562
Kusicz, Kussich, GR.	401	64	2631	—	2695
Lagerdorf, v. Sztrazsa, GR.	229	14	1399	—	1413
Langenfeld, vel Langofet, GR.	161	14	914	—	928
Lapusniczel,	80	—	462	—	462
Lapusnik, GR.	98	9	499	—	508
Leszkovicza, vel Leszkovics, GR.	161	—	915	—	915
Lungavicza, GR.	179	1	999	—	1000
Lupkova (Dolna),	49	1	269	—	270
Lupkova (Gorna),	56	—	284	—	284
Maal,	80	—	462	—	462
Macsevacz, vel Macsevich,	100	—	562	—	562
Marga, GR.	175	4	992	—	996
Mehadika, GR.	173	4	991	—	995
Merul, GR.	205	5	1267	—	1272
Mezerisch, vel Mözerisch,	100	1	504	—	505
Moerül, vel Mörul, vide Merul.					
Moldova, aliis Moldova (Vetus, Ó), GR.	265	33	1542	—	1575
Najdass, GR.	286	—	1751	—	1751
Obresa, vel Obrexa, GR.	222	3	1359	—	1362
Ogradina, Ogredina, GR.	74	6	392	—	398
Ohaba Bisztra, GR.	79	21	398	—	419

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Palanka (Ó, Vetus, Palanka (Új, Novum,) GR.	221	5	1305	—	1310
Patass, GR.	203	2	1241	—	1243
Pecsenyeska, GR.	51	3	286	—	289
Petnik, GR.	93	2	496	—	498
Petrosnicza, GR.	121	6	693	—	699
Pirhova, vel Prhova,	100	2	566	—	568
Plavischevicza,	103	3	519	—	522
Plugova, GR.	86	—	516	—	516
Pogoldin, vide Bogoldin.					
Pojana, GR.	101	—	517	—	517
Polvasznicza, vide Bolvasznicza.					
Pozsesena, vel Boschozsena, (Olah., Valach.)	65	20	431	—	451
Pozsesena, v. Boschozsena, (Rátz, Rascian.) GR.	96	—	676	—	676
Prigor, Prigov, GR.	222	3	1232	—	1235
Prilipecz, GR.	181	7	1086	—	1093
Prisztian,	101	2	513	—	515
Pukin, vide Bukin.					
Putna, GR.	95	1	629	—	630
Radimna, GR.	166	2	812	—	814
Rebenberg, v. Kalugyerova, GR.	121	4	781	—	785
Rossia, v. Rothkirchen, GR.	162	3	932	—	935
Rothkirchen, vide Rossia.					
Rudaria, GR.	114	—	672	—	672
Rujeni, Rüen,	111	—	563	—	563
Ruszka, GR.	132	12	769	—	781
Schupanek, v. Xupanek (Nowi, Stari), RC. GR.	61	52	295	—	347
Sopot,	92	—	516	—	516
Straxa, vel Sztrazsa, vide Lagerdorf.					
Szadova, GR.	86	2	465	—	467
Szakalovacz, GR.	189	—	1144	—	1144
Szavój, vel Savoja, GR.	99	2	563	—	565
Szervestie, GR.	62	—	516	—	516
Szikevicza, GR.	94	5	518	—	523
Szlakna, GR.	88	2	611	—	613
Szlaticza, GR.	135	—	799	—	799
Szlatina RC.	154	795	5	—	800
Szlatina (Neo), GR.	51	32	265	—	297

PAGI.	Dom.	RGC.	GR.	AHC.	Sum.
Sztrazsa, vide Lagerdorf.					
Szuska, Suska, GR.	102	5	519	—	524
Szvinicza, cum Passu, GR.	171	4	989	—	993
Talpasits, v. Dalbosecz, GR.	221	2	1215	—	1217
Teregova, GR.	352	10	2098	—	2108
Tiszovicza, GR.	102	2	516	—	518
Toffier, GR.	91	—	619	—	619
Toplecz, vel Töplic, GR.	102	—	616	—	616
Turnul,	84	—	486	—	486
Vaiszlova, GR.	121	—	619	—	619
Valliabolvasnicza, GR.	106	8	595	—	603
Valliamare, Valyemare, GR.	85	36	459	—	495
Vallisora, Valicsora, GR.	101	5	562	—	567
Vár, Waar,	69	—	409	—	409
Vecserova, v. Vetoserova, GR.	116	1	616	—	617
Verendin, GR.	172	1	969	—	970
Vracsegai, Vracsevkaj, GR.	322	7	2054	—	2061
Xupanek, vide Schupanek.					

PRAEDIA, ET DIVERTICULA.

	Dom.	Inc.		Dom.	Inc.
Almás	—	—	Ovidii Turris	—	—
Babakaj	—	—	Pernyavár	—	—
Bazias Monast. GR.	1	6	Stanczilova	—	—
Clisura	—	—	Szlaticza Mon. GR.	4	91
Ferdinands Verk	3	34	Szlatina Passus	—	—
Kimpulfomi	—	—	Teregovo Passus	—	—
Krajna	—	—	Thurm Vig.	—	—
Mehadienses Thermae	2	36	Veteranum Antr.	—	—

In Sylvis, Montibus, ac Villis, degentes 3600

Numerat Oppida 4. Pagos 109. Praedia, et Diverticula 16. Incolas 96435.

Ingremiatur Dioecesi Csanadiensi.

EXTRACTUS

Universorum Locorum in Regnis Croatiae, et Slavoniae, tum Littorali Hungarico-Maritimo Commerciali, ac Confiniis Militaribus Hung. reperibilium.

Comitatus.	Quibus insunt: Civitates Lib. Reg.	Civitates Privil.	Oppida.	Pagi	Praedia et Divert.	Insimul Loca	Insimul Incolae
Crisiensis	2	—	1	298	34	332	81461
Poseganus	1	—	9	252	16	278	84249
Syrmiensis.	—	—	15	85	28	128	107550
Varasdinensis.	1	—	5	406	431	843	155696
Veröczensis.	1	—	17	231	33	282	148123
Zagrabiensis.	2	—	8	1259	428	1697	300589
Littorale Hung.-Marit. Commer.	2	—	3	38	20	63	37946
REGIMINA CONFINIARIA.							
Banale I-mum	—	—	1	137	15	153	41159
Banale II-dum	—	—	4	145	5	154	56031
Brodense.	—	—	2	106	17	125	76376
Crisiense.	—	—	3	197	3	203	66026
Csajkistarum Dist.	—	—	1	13	12	26	22443
Germanico-Banat.	—	—	1	53	53	107	119846
Gradiscanum.	—	—	2	135	70	207	63219
Liccanum.	—	1	1	112	34	148	55103
Ogulinense	—	—	1	143	34	178	48716
Ottochanum.	1	—	1	101	63	166	51576
Petrovaradiense.	—	3	2	69	7	81	90713
Sancto-Georgense	—	—	1	186	—	187	74171
Szluinense.	—	—	1	343	10	354	55715
Valachico-Illyr.	—	—	4	109	16	129	96435
Summa	10	4	83	4418	1326	5841	1833143

CIVITATES LIBERAE REGIAE.

Civitas.	Numerat Dom.	Numerat Incol.	Civitas.	Numerat Dom.	Numerat Incol.
Buccari	384	1701	Flumen S. Viti	1039	8973
Capronсza.	749	2646	Posega.	512	4839
Carolostadium.	526	6026	Segnia.	487	3102
Crisium.	637	3055	Varasdinum.	981	9151
Essekinum.	1789	11077	Zagrabia.	1368	11290

INDEX

Locorum Populosorum Regnorum Croatiae, et Slavoniae, Littoralis item Hungarici Maritimo-Commercialis, et Confiniorum Militarium Hung.

A.

B.

C.

I. et J.

K.

K. Littera initiantia Nomina Locorum vide etiam sub C.

O.

S.

T.

T. Littera initiantia Nomina Locorum vide etiam sub Th.

U.

X.

Z.

O. A. M. D. G. et B. V. M. H.

FINIS TOMI II.

SUPPLEMENTUM.

Pagina 24.	Brezina	Pagi e serie exmissi, ad Comitatum Poseganum referendi.
— 26.	Gyurak	
— 26.	Kastel	
— 26.	Kalinich Pago, adde: v. Kelenich.	
— 37.	Cergetek, lege Gergetek.	
— 40.	Bartholovschak	Pagi e serie exmissi in Cottu Varasd. collocandi.
— 41.	Bolischevecz	
— 42.	Czeslicza, lege Czesticza.	
— 52.	Dinyeszello, Vicus exmissus ad Comitatum Varasdinensem referendus.	
— 54.	Kalinovecz, Praedium exmissum in Comitatu Varasdinensi collocandum.	
— 90.	Jurjovecz Pago, adde v. Jarkovich.	
— 92.	Kosztel Pago, adde v. Kastél.	
— 106.	Stovrovo Pagus exmissus Comitatui Zagrabiensi adlegendus.	
— 109.	Tugonicza, rectius Tuchonicza.	
— 111.	Vuchich Pagus	ad Comitatum Zagrab. referendi.
— 113.	Bachan Vicus	
— 118.	Ternovicza Vicus	
— 116.	Kohorichevo, lege Mohorichevo.	
— 135.	Oblaj Pagus, ad Reg. I. Confin. referendus.	
— 139.	Chaplyani Pagus, II-do Regimini Banali adjiciendus.	
— 180.	Draga (Govena), lege Draga (Szkochanszka).	
— 192.	Czerveno Szello, rectius Czerkveno Szello.	

NOTA: Tomo I-mo Operis hujus in Directorio, calci Praefationis subjuncto, occurrentes, Locisve utroque Tomo adnexas Litteras AC. Augustanae Conf. addictorum Templum; Litteras autem HC. Helv. Conf. addictorum Templum intelligere, expressam denique vocem Oratorium, rectius Templum legere noveris.

SERIES ALPHABETICA
PL. TITT. DD. PRAENUMERANTIUM.

A.

Abaffy de Abafalva Joannes, I. Cottus Gömör. Ordin. Judex Nobilium.
Aedilis Suprema Directio Hungarica.
Agonás Samuel, Verbi Divini Minister Rosnaviensis.
Aigll Glycerius, e Schol. Piis, R. Gymn. Pest. Director.
Aigner Josephus, ad Excel. Cameram R. H. A. Officii Schaedarum Reluit. Cassirius.
Alagovich Alexander, Electus Episcopus Rosonensis, Prior Auranae, qui Pag. 74. Tom. II.
Alagovich Ladislaus, L. R. Civ. Szakolcza Parochus etc.
Alavander Steph. Poss. Felső Sz. György in Jaz. Notar.
Alexovits Michael, Praeparatus Magno-Karolini.
Alexovits Vinc. 4tae Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Alexievits Joannes, R. Salis Officii Mehadiensis Perceptor, una Tricesimator.
Almásy de Zsadány, et Török-Sz. Miklós Josephus, Insig. Ord. S. Stephani Regis Apost. Eques, S. C. R. A. M. Consil., Exc. Tab. Septemviralis Assessor, I. Comitatus Gömör Supr. Comes, etc.
Alsó-Sz.-György Possessionis in Jazigia Communitas.
Ambrózy de Séden Ludovicus, S. C. R. A. M. Camerarius, et ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius.
Ambrus Michael, Exc. Consilii R. L. H. Concipista, I. Comit. Bihar. Tab. Jud. Assessor.
Andaházy de Eadem Emericus, Lib. Reg. Civ. Leuchoviensis Ord. Fiscalis, etc.
Andrashevich Georgius, 2dae Hum. Aud. Zagrabiae.
Andruchovits Steph., Cath. Eccl. Munkacs. Custos, et Canon., Lycei Episcopalis Pro-Director, etc.
Antalkovich Joannes, 2dae Hum. Aud. Zagrabiae.
Anvander Franc., L. R. Civit. Jaurinensis Senator.

Aranyossy Aloysius, 1mae Hum. Alumnus Cassoviae.
Ardényi Ladislaus, in Semin. Rosnav. 2di Anni Phylos.
Árok-Szállás, Oppidi Jazigiae Communitas.
Aszalay de Szendrö Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. Secretarius, plur. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Atzél Antonius, compl. II. CC. Tab. Jud. Assessor.

B.

Babits Georgius, 2dae Human. Alumnus.
Bahovecz Josephus, 2dae Hum. Auditor Zagrabiae.
Bakos Joannes, ad Exc. Consilium R. L. H. Regestrator, una Archivi, et Sigilli Regii Conservator.
Bányay Michael, ad Exc. Cons. R. L. H. Cancell. Jur. Not.
Barkóczy L. B. Antonius, 1mae Hum. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Barkóczy Comes Joannes.
Barlay Michael, AA. LL. et Phyl. Doctor, in Accademia R. Cassov. Log. Metaph. et Phyl. Mor. Prof. Senior, etc.
Barna Paulus, in R. Gymn. M. Károl. Gram. Professor.
Barna Stephanus, I. Comit. Gömör Tab. Jud. Assessor.
Bartal de Beleháza Georgius, I. Comitatus Posoniensis Ord. Vice-Comes, etc.
Basletich Joannes, Parochus in Prizna.
Basletich Vincentius, in Lyceo Episc. Segniensi Doctr. Relig. Professor, et Semin. V. Rector.
Bátor Josephus, Parochus Felsö-Sz.-Györgyensis.
Baumerth Joannes, Scholae Puellaris Evang. A. Conf. Leuchoviae Docens.
Bedekovich de Komor L. B. Ludovicus, S. C. R. A. M. Camerarius, I. Tabulae R. Jud. Baro, et I. Comitatus Crisiensis Supremus Comes.
Belházy Ludovicus, Manipulationis Monet. Mag. Crem.
Bélik Josephus, D. et A. S. G. Episcopus Scepusiensis.
Bélik Sigismundus, e SS. PP. Reg. Gymnasii M. Karolinensis 2dae Hum. Professor.
Benda Protasius, Ord. S. Francisci, R. Gymn. Eperiessiensis 2dae Humanitatis Professor.
Benedicti S. de Monte Pannoniae Sac. Ord. V. Conventus.
Benes Mich. Rudoph., Ord. Praem. Reg. Gym. Cassov. 2dae Gram. Professor.
Benik Franc., ad Exc. Consil. R. L. H. Cancell. Diurnista.
Beöthy de Bessenyö Alexander, I. Tab. R. Jud. Assessor.
Berzeviczy de Eadem Bernardus, Juris Auditor Pestini.

Berzeviczy de Eadem Stapinus, Jur. Aud. M. Varad.
Billi Franciscus, L. R. Civ. Cassov. Capellanus.
Bíró Michael, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactoratus Officii Rationum Officialis.
Bitskos Joannes Nep., Parochus, et V. Archi-Diaconus Gyulensis, etc.
Bittner Antonius, ad Exc. Cons. R. L. H. Canc. Diurnista.
Blarazin Antonius, Bonorum Cels. Viduae Principissae Koháry, V. Fiscalis.
Blaskovics Joan., 2di A. Hum. Alum. S. A. Ujhelyini.
Blechel Joannes, 4ti Anni Theol. Szathmarini.
Bobics Paulus, F. U. Jur. Caus. Advocatus.
Bokros Franc. Sales:, e SS. PP. Reg. Gymnasii M. Karolinensis Director.
Boldog Ant., Privil. Oppidi Ketskeméth Senator.
Boros de Rákos Joannes Nep., ad Exc. Consilium R. L. H. Secretarius, pl. II. Com. Tab. Jud. Assessor.
Bors Josephus, Jur. Contrib., et Pauper. ad Excelsum Consil. R. L. H. Agens, compl. II. Comit. T. J. Assessor.
Bozoky Michael, ad Exc. Consilium R. L. H. Cancell. Juratus Notarius.
Böehm Carolus, Med. Doctor, ad R. Scienciar. Univers. Hung. Politiae Medicae, et Medicinae Forensis Professor.
Börsöny Franciscus in R. Gymn. Unghvar. Gram. Prof.
Braxatoris Lud., L. Bar. Pronay Stud. Praefectus.
Budensis Ord. S. Francisci Prov. Capist. V. Conventus.
Burray Eduardus, Evang. August. Confess. Cremniczii Verbi Divini Minister.

C.

Cassovia Libera Regia Civitas.
Cassoviense Archi-Gymnasium Regium.
Cassoviensis Accademiae Reg. Bibliotheca.
Christen Franc. Xav., Medic. Doct., L. R. ac Metrop. Civ. Budensis Prim. Physicus.
Cimiotte Ant., in Lyceo Episc. Segniensi Phil. Profess.
Colinasy Florianus, Reg. Camer. Dominiorum Hradek, et Lykava Praefectus.
Consilium (Excelsum) R. L. Hungaricum pro Expeditoratus Officio.
Constantinovits Georgius, Lib. Reg. Civitatis Neoplanta Judex, etc.
Cornidesz Steph., II. CC. Scepus, et Gömör T. J. Assess.

Cornidesz Georgius, R. Coron. XVI. Oppidorum Scepus. Generalis Cassae Perceptor.
Crausz Carolus, Reg. Coron. XVI. Oppidorum Scepus. Cassarum Vice-Perceptor.
Cremniczium L. R. Montanar. Primaria Civitas.
Csacsinovits Jos., Eccl. Podgaiczensis Parochus, etc.
Csaplovits Laurentius, CC. Zichy Archivarius.
Csausz Michael, in Reg. Gym. Szathmar. 1-mae Humanitatis Prof. et Exhortator.
Csausz Stephanus, Metrop. Eccl. Colocensis Canonicus, Archi-Diaconus Tibiscanus etc.
Csech Stephanus, Dei et Ap. S. G. Episcopus Cassov.
Cselkó Stephanus, in Reg. Accad. Posoniensi, Linguae et Litter. Hung. Professor, etc.
Csercser Franciscus, Canon. Reg. Praemonst. Gramat. Professor Leuchoviae.
Csurgovich Joannes, Cath. Eccl. Munkatsiensis Canonicus, R. Gymn. Unghvariensis Director.
Czár Nicolaus, Parochus in Delnicze.
Czech Joannes, L. R. Civitatis Jaurinensis Senator.
Czeglédy Samuel, I. Com. Gömör Tab. Jud. Assessor.
Czekus Ludovicus, Speculans in I. Com. Lyptoviensi.
Czeuer Andreas, Eccl. Szkalnokiensis Sacer Minister.
Czészár Franc., ad Exc. Consil. R. L. H. Cancel. Diurnista.
Czibur Adamus, compl. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Czicho Ladislaus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exact. Officii Ingrossista.
Czinár Maurus, Ord. S. Benedicti AA. LL. et Phylos. Doctor, Regii Archi-Gymnasii Posoniensis Director.
Cziráky de Eadem, et Dienesfalva Comes Antonius, I. Ordinis S. Stephani R. A. Commendator, S. C. R. A. M. Camerarius, Actualis Int. Status Consiliarius, Judex Curiae Regiae, etc.
Cziriaky Donatus, Ordinis S. Francisci, Reg. Gymnasii Eperiessiensis 1-mae Gram. Professor.
Czollner Ladislaus, ad Excelsum Consilium R. L. H. Exactoratus Officii Ingrossista.
Czorda Jos., L. R. Civitatis M. Theresiopolis Senator.

D.

Damianovics Georgius, L. R. Civit. Pesth. Senator.
Dani Sigismundus, e SS. PP. R. Gym. Kecskemeth. Direct.
Daniel Carolus, Gramaticae Classis Alumnus.

Daniel Josephus, compl. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Dániely Georgius, ad Exc. Consilium R. L. H. Expeditor, et I. Com. Strigoniensis Tab. Jud. Assessor.
Danis Joannes Nep., Electus Episcopus Dulcinensis, Abbas novae inter Hungariam, et Poloniam Abbatiae, Cath. Eccl. Rosnav. Praep. Major, et Canonicus.
Dants de Követses Ludovicus, I. Comit. Gömör Tab. Jud. Assessor, et Hon. Fiscalis.
Debreczinense V. Collegium Scholarum Piarum.
Dedinszky de Eadem Alexius, ad Exc. Consil. R. L. H. Vice-Protocolista, et pl. II. CC. Tab. Jud. Assessor.
Demeter Ludov., I. Com. Gömör Tab. Jud. Assessor.
Demeter Ludovicus, Jur. Causarum F. U. Advocatus, pl. II. CC. Tab. Jud. Assessor.
Demkovits Alexius, ad Supr. Aedilem Direct. Hung. Geometra, I. C. Mosoniensis Tab. Jud. Assessor.
Deseöffy de Csernek, et Tarkó Comes Aurelius.
Dézsenyi Franciscus Evermodus, Ecclesiae Jánoshidensis Administrator.
Dienes de Zebegnyő Alexander, Op. Enyiczke Parochus etc
Dobias Mathias, Cath. Eccl. Rosnaviensis Canonicus.
Dobos Donatus, Ord. Min. Conv. Concionator N. Banyae.
Dobszay Franciscus, Civis Szathmariensis.
Dokus Ladislaus, I. Comit. Zempliniensis Ord. Notarius, et plurium II. CC. Tab. Jud. Assessor.
Donner Josephus, 2um in Annum Juris Auditor Pestini.
Dóra Joannes, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactoratus Officii Rationum Officialis.
Dorigo Henricus, Contraagens Castellanalis in Vinodol.
Dorkovits Josephus, Montium Magister Cameralis, et Judicii Montani substitutus Rosnaviae.
Dorogságy Ant., Caes. Reg. Postae Rosnav. Magister.
Dorosma Possessionis Cummaniae minoris Communitas.
Dömötör Stephanus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactoratus Officii Rationum Consultor,
Dömötörfy Procopius, 2dae Hum. Alumnus Zagrabiae.
Dragotinich Mich., Exc. Cam. R. H. A. Cassae Offic.
Draskóczy Maximilianus, in Gymnasio Evang. Aug. Conf. Rosnaviae Rhetor.
Draskóczy de Eadem Samuel, I. Comit. Gömör Ord. Judex Nobilium, etc.
Dresmitzer Josephus, Cath. Ecclesiae Jaurinensis Canonicus, et Archi-Diaconus Mosoniensis, S. C. R. A.

M. Consiliarius, R. per Districtum Literarium Jaurinensem Superior Studiorum Director, etc.
Duchnovits Alexander, 4ti Anni Theol. Unghvarini.
Dudinszky Josephus, 4ti Anni Theologus Unghvarini.
Dulovits Mart., L. R. Civ. Késmark Sylvar. Inspector.
Dulovits Paulus, Civ. Episc. Rosnaviensis Senator.
Durányi Georg., R. Gymn. Unghvar. Hum. Professor.

E.

Ebeczky de Inánts Emericus, ad Excelsum Consil. R. L. H. Rationum Consultor, pl. II. CC. Tab. J. Assessor.
Echterling Steph., Exc. Consilii R. L. H. Concipista.
Edlspacher Sigism., I. Comit. Arad. Judex Nobilium.
Eggenberger Josephus, privil. Bibliopola Pestini.
Eisele Franc. Xav., Gramat. Alumnus Aradini.
Eklér Michael, compl. II. CC. Tab. Jud. Assessor.
Elenyák Petrus, 4ti A. Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Eötvös de Vásáros Námény L. B. Ignatius Junior, S. C. R. A. M. Camerarius, Consiliarius Aulicus, ad Exc. Cancel. R. H. A. Referendarius, et I. Comit. Sáros Supr. Comes.
Eötvös Paulus Junior, ad Exc. Cameram R. H. A. Secretarius, pl. II. CC. Tab. Jud. Assessor.
Eperiessinum Lib. Reg. Civitas.
Eperiessy Balth., Jur. Caus. Fori U. Advocatus.
Erdődy de Mónyorokerék Comes Alexander, Montis Claudii, et I. Comit. Varasd. Perpetuus Comes, Arcisque, et Civitatis ejusdem nominis Haered. Capitaneus, S. C. R. A. M. Camerarius, et ad Exc. Cameram Reg. Hung. Aulicam Secretarius.
Erdélyi Aloysius, R. Camer. Dominii Lykava Rationista.
Ernyey Ambrosius, Ordinis S. Francisci, R. Gymnasii Eperiensiensis Director.

F.

Farkas Andreas, Gymnasii Evang. Aug. Conf. Rosnav. Rector, I. Comit. Gömör Tab. Jud. Assessor.
Farkas Josephus, I. Comit. Lyptov. Ord. Geometra.
Farkas Sam., F. U. Jur. Caus. Adv., pl. II. CC. T. J. Asses.
Fazekas Ant., pl. II. CC. et I. Jazigum Distr. T. J. Assessor.
Fejér Joannes, Parochus Oppidi Jász-Ladány, et Nationalis Scholae localis Director.
Fejes Josephus, Seminarii Cleri Jun. M. Varad. V. Rector.
Fekete Joannes, Nobilis, et Civis Ketskemethini.

Fekete de Galantha Georgius, ad Exc. Consilium R. L. H. Secretarius, plur. Il. Comit. Tab. Jud. Assessor.

Félegyháza Oppidi Cumaniae Min. Privil. Communitas.

Felső-Bánya Oppidi Privil. Communitas.

Felső-Szent-György Possessionis in Jazigia Communitas.

Fénszarú Possessionis in Jazigia Communitas.

FERDINANDUS Carolus d' Este, (Serenissimus) Hungariae, et Bohemiae Regius Princeps, et Archi Dux Austriae, Aurei Velleris, et Insignium Ordinum S. Stephani Regis Apostolici, Russici S. Andreae, et Hanoverani Guelphorum Magnae Crucis, Militaris vero Theresiani Eques, S. C. R. A. M. Equitatus Gener., Supremus Armorum Caesar. Reg. in Regno Hung. Praefectus, etc.

Ferencsik Michael, 3-tii Anni Theologus Unghvarini.

Ferenczy Georgius, Ketskemethini.

Festetics de Tolna Comes Ladislaus, S. C. R. A. M. Camerarius.

Feuchtman Simon.

Fialka Samuel, Civitatis Episc. Rosnav. Senator.

Filiczki Samuel, L. R. Civitatis S. Georgensis Evang. A. C. V. D. Minister.

Finti Georgius, Officii Vicarialis Quinque-Ecclesiensis Secretarius, S. Sedis Ord. Notarius, etc.

Firtzak Basilius, 2-dae Hum. Auditor Szigethi.

Fischer de Nagy-Szalatnya L. B. Emericus, Perpetuus in Bacskó, et Budamér, Exc. Camerae R. H. A. Consiliarius, R. Coron. XVI. Oppidorum Prov. Scepusiensis, atque R. Camer. Dominiorum, et Arcium Lublyó, et Podolin Administrator Regius.

Fischer Balthasarus, ad Exc. Consil. R. L. H. Solutorii Officii Diurnista.

Fogler Carolus, Caes. R. Ustrinae Cremniczii Praefectus.

Forgach de Inta Carolus, 2-di Anni Phylosophus.

Földváry Stephanus, I. Comit. Strigon. Gereral. Cassarum Vice-Perceptor, etc.

Franich Hyeronimus Cathedr. Ecclesiae Segniensis Custos, et Canonicus, L. R. Civitatis Segniensis Parochus.

Franko Joannes, Can. Reg. Praem. in R. Gymnasio Rosnaviensi Syntaxeos Professor.

Frenreisz Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. Cassarum Pol Fund. Praefectus.

Frídrich de Adelsfeld Philippus, Cath. Ecclesiae Segniensis Canonicus, in Lyceo Episc. Physicae, et Matheseos Professor., AA. LL. Phyl. et Juris Utr. Doctor.

Frimm Joannes, Metrop. Ecclesiae Agriensis Canonicus, Compl. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.

Fuhrmann Franciscus, L. R. Civ. Eperiessiensis Senator.

Fülep Georgius, 3-tii Anni Theologus Unghvarini.

G.

Galusz Antonius, Reg. Camer. Dominii Lykava Cassae Perceptor.

Gannay Carolus, ad Exc. Consilium R. L. H. Protocolli Officialis.

Garamay Franciscus, Cath. Ecclesiae Szathmariensis Canonicus, Seminarii Cleri Junioris Spiritualis, in Lyceo Episc. Orator sacer.

Gáspardy Rudolphus, 2-dae Hum. Alumn. Szathmarini.

Gebhárdt Franciscus, Med. Doctor ad R. Scientiar. Universitatem Pestanam Therapiae Specialis, et Praxis Medicae pro Chyrurgis Professor.

Gedeon Mathaeus, Presbyter Dioeces. Szathmariensis, R. Gymn. Unghvar. Exhortator.

Geduly Theodorus, Oppidi Jolsva Evang. A. C. Verbi Div. Minister.

Geramb L. B. Joannes, ad Excelsam Cameram R. H. A. Concipista.

Gerentsar Joannes.

Gernya Ladislaus, Med. Doctor, L. R. Civit. Szakolczen. Ord. Physicus.

Gersohoven Joannes, Reo-Coronalium XVI Oppidor. Prov. Scepusiensis Ord. Notarius.

Ginsiensis L. R. Civitatis Ampl. Magistratus.

Glos Samuel, Oppidi Jolsva Judex Ord.

Glosz Carolus, I. Com. Scepus. Honor. Magistratualis, et V. Capituli Scepus. Ord. Fiscalis.

Glosz Joannes, R. Coronal. XVI Oppidor. Prov. Scepusiensis Tab. Judr. Assess. et Notarius.

Gode Josephus, Civit. Episc. Rosnav. Ord. Notarius.

Görgey de Eadem, et in Toporcz Martinus, I. Comit. Scepus. Tab. Judr. Assess. et Notarius.

Gözsy Mathaeus, L. R. Civit. Jaurinensis Judex Primar.

Gregorich Carolus, R. Liter. Super. Studior. Directionis Zagrab. Actuarius, una Bibliothecae Custos.

Gregus Michael, Collegii Eperiess. Evang. A. C. Phylos. Professor.

Gregus Sigismundus, Juris 2-dum in Annum Auditor Zagrabiae.

Grohe Joannes, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactoratus Officii Rationum Officialis.

Gronovszky Martinus, ad Supr. Aedilem Directionem Hung. Delineator, et Adprob. Geometra.

Grosz Emericus, ad Exc. Cameram R. H. A. Concept. Practicans.

Gubiczer Franciscus Xav, e SS. PP. AA. LL. et Phyl. Doctor, Studii Phylosophici, et R. Gymnasii Szeged. Director.

Gyelmis Nicolaus, F. U. Jur. Causar. Advocatus.

Győrffy Ladislaus, Presb. Dioec. M. Varad. AA. LL. et Phylos. Doctor, in Accademia R. M. Varad. Exhortator Accadem. et Doctrinae Relig. Professor, etc.

H.

Hainsz Fridericus, I. Coalitionis Rimaviensis Praefectus.

Hajnik Paulus, 3-tium in Annum Juris Auditor Pestini.

Halas Oppidi Cumaniae Min. privil. Communitas.

Haluska Mathias, Kokaviensis Evang. A. C. V. Divini Minister.

Hamos de Pelsőcz Josephus, Complur. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.

Hamulyak Martinus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Rationum Officialis.

Harcsarik Georgius, in Lyceo Eppali M. Varad. Theologiae Dogmat. ac Polemicae Professor.

Harsányi Joannes, Nobilis in Serke degens.

Hauer Daniel, Jur. Caus. F. U. Advocatus, L. R. Civitatis Quinque-Ecclesiensis Ord. Notarius.

Havas Josephus, J. U. Doctor Collegiatus, L. R. Civit. Pestiensis Ord. Fiscalis.

Hegyessy de Mező-Hegyes Paulus, Abbas de Jánossy, Cath. Ecclesiae Rosnaviensis Canonicus Senior, et Archi-Diaconus Neograd, etc.

Hekly Andreas, Capellanus Jász-Fénszaruiensis.

Helner Samuel, Fori U. Juratus Causarum Advocatus Eperiessini.

Herczeg Joannes, ad Exc. Consilium R. L. H. Expeditoratus Accessista.

Hersich Franciscus, ad Excel. Consilium R. L. H. Secretarius, et I. Comit. Arvensis Tab. Jud. Assessor.

Hideghy Ignatius, Herulorum Dom. Laurentii Vojnits Praefectus.

Hinka Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. et Excel. Cameram R. H. Jur. Agens, F. U. Jur. Caus. Advocatus.

Hofbauer Mathaeus, L. R. Civit. M. Theresiopolis Cassar. Perceptor.

Hoffman Carolus, in R. Gymnasio Strigoniensi Human. Auditor.

Hoffman Ignatius, I. U. Doctor, ad Exc. Consilium R. L. H. et I. Supr. Armorum Praefecturam Hung. Agens.

Hoffman Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. Expeditoratus Officii Accessista.

Hojtsy Ludovicus, R. Surdo Mutor. Instituti Vaciensis Perceptor, etc.

Holko Mathias, Rima-Bányensis Evang. A. C. V. D. Minist.

Hollobér Josephus, Excel. Camerae R. H. A. Expeditor, I. Com. Gömör, Tab. Jud. Assessor.

Hollók Emericus, AA. LL. et Phyl. Doctor, in Seminario Rosnaviensi Cleri Junioris Praefectus, in Lyceo Episc. Hist. Univers. et Pragm. R. H. nec non Linguae, et Liter. Hung. Professor.

Horváth Ambrosius, Ord. Min. Conv. Ven. Conventus Miskolczensis Quardianus, et Provinciae Consultor.

Horváth Joannes, R. Gymnasii Aradiensis Gramat. Professor Prosenior.

Horváth Josephus, e SS. PP. AA. LL. et Phyl. Doctor, R. Gymnasii, et Capitalis Scholae Szigethiensis Director.

Hoszú de Sövényháza Joannes, ad Exc. Cameram R. H. A. Taxator.

Hubay de Eadem Nicolaus, I. Comit. Gömör Tab. Jud. Assessor.

Hubay de Eadem Paulus, I. Com. Gömör Ord. Fiscalis.

Hubner Stephanus, L. R. Civitatis Cassov. Capellanus.

Hübel Josephus.

Hüber Andreas, ad Exc. Cam. R. H. A. Cassae Officialis.

J.

Jakabffy Simeon, S. C. R. A. M. Consiliarius Aulicus, ac ad Excel. Cancellariam R. H. A. Referendarius.

Jakóholma Possessionis in Jazigia Communitas.

Jancsó de Esztelnek Josephus, I. Com. Scepus. Tab. Jud. Assessor, et Jur. V. Notarius.
Janikovics Aloysius, Theologus 1-mi Anni Dioeces. Vaciensis.
Janko Felix, Ord. S. Benedicti in R. Gymnasio Strigon. 1-mae Hum. Professor.
Jánosffy Josephus, R. per Distr. Liter. Casssoviensem Scholar. National. Inspector.
Jász-Apathi Oppidi Communitas.
Jász-Berény Oppidi Communitas.
Jász-Berényiense Gymnasium R.
Jász-Dósa, Possess. in Jazigia Communitas.
Jász-Ladány Oppidi Communitas.
Jaurinum Libera Regia Civitas.
Jekelfalusy de Jekelfalva Joannes, I. Comit. Gömör Tab. Jud. Assessor.
Jeleni Andreas, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Ingrossista.
Jessich Joan. Bapt., D. et A. S. G. Episcopus Segniensis, et Modrussiensis, seu Corbaviensis.
Igyartó Paulus, ad Exc. Cameram R. H. A. Concipista, plur. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Illés Josephus, Parochus Bessen-Szöghiensis.
Illijevich Aloysius 2-dae Hum. Alumnus Zagrabiae.
Illvay Joannes, I. Legionis pedestris Mariassianae Primar. Capitaneus.
Ilosvay de Eadem Samuel, ad Exc. Consilium R. L. H. Secretarius, et plur. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Ilyasevics Andreas, 2-di Anni Theologus Unghvarini.
Imre Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exact. Officii Ingrossista.
Imrich Antonius, R. Coron. XVI. Oppidorum Provinciae Scepusiensis Assessor.
Jóhn Ludovicus, ad Exc. Consilium R. L. H. Secretarius.
Jordánszky Alexius, Abbas B. M. V. de Szászvár, Praepos. S. Georgii de Viridi Campo Strigoniensi, Metrop. Eccl. Strigoniensis Canonicus, et A. Diaconus Cathedralis, ac per Distr. Tyrnav. Vicarius, et Causar. Auditor Generalis.
Justh de Neczpál Gabriel, I. Comit. Thurocz. Subst. V. Comes, et Compl. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Justh de Neczpál Josephus.
Jüngling Joannes, S. C. R. A. M. Consiliarius, ad I. Supr.

Armor. Praefecturam Hungaricam Referens, et Cancellariae Bellicae Director.

K.

Kádás Ladislaus, Canon. Reg. Praemon. in R. Gymnasio Rosnav. 3-tiae Gram. Professor.

Kaffka Antonius, Scholae Primar. Magno-Karolinensis Professor.

Kajaba Josephus, in Seminar. Rosnav. 4-ti Anni Theolog.

Kajdacsy de Eadem Franciscus, I. Comit. Mosoniensis Ord. Notarius.

Kajdacsy Franciscus, ad Exc. Consilium R. L. H. Protocolli Stip. Practicans.

Kalchbrenner Franciscus, C. R. Postae Praefecturae Budensis Contral. Officialis.

Kamőczy Joannes, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Rationum Officialis.

Kanócz Emericus, ad Excel. Consilium R. L. H. Cassae Officialis.

Kantor Carolus, 1-mae Hum. Alumnus S. A. Ujhelyini.

Karaba Franciscus, Parochus Hárskútiensis, etc.

Károlyi Joannes, V. Archi-Diaconus, et Oppidi Nagy-Sáros Parochus.

Kasperkovics Franciscus, in Scepusio.

Kassich Ignatius, ad Excel. Cancellariam Reg. Hung. Aul. Jurat. Agens.

Kasztel Romanus, Phylosophiae Auditor Cassoviae.

Katskovics Andreas, Juris 2-di Anni Auditor Cassov.

Kattnich Stanislaus, Illustris., ac Reverendissimi Domini Episcopi Segniensis Cancellarius.

Kaun Venceslaus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Rationum Officialis.

Keblovszky Josephus, in Gymnasio Rosnaviensi Evang. AC. Gramatical. Classium Professor.

Keglevich de Buzin Comes Gabriel, S. C. R. A. M. Camerarius, ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius, Supremi Provinc. Comissariatus per Hung. V. Director, et I. Comit. Neogradiensis Supremus Comes.

Keil Alexius, Ecclesiae Kubachiensis in Scepusio Parochus,

Kelcz Vincentius, Juris 2-dum in Annum Audit. Cassov.

Keletsényi Thomas, R. Gymn. Arad. Exhortator.

Kende de Költse, et Czégény Alexander, I. Com. Gömör. Vice-Notarius.

Kengyelich Joannes, 2-dae Hum. Auditor Zagrabiae.
Kép Carolus, ad Exc. Consilium R. L. Hung. Protocolli Officii Stip. Practicans.
Keszthelyiensis Canonicorum Regul. ¿Praemonstr. Vener. Conventus.
Ketskeméth Oppidum Privilegiatum.
Ketskeméthiensis Electa Communitas.
Ketskés Andreas, 1-mi Anni Theol. Alumn. Unghvarini.
Ketskés Carolus, ad Supr. Aedilem Directionem Hung. Delineator, et Adprob. Geometra.
Kheberich Paulus, Illustrissimi Domini Comitis Caroli Csáky Dominiorum Director.
Kilian Georgius, privil. Bibliopola Pestini.
Kimstetter Joannes, ad Exc. Consilium R. L. Hung. Regestrans.
Kindlarovics Laurentius, e SS. PP. R. Gymn. Szigethiensis 4-tae Gram. Professor.
Király Ignatius, R. Camer. Dominii M. Varadin. Dirigens Rationista.
Király de Szathmár Josephus, I. Comit. Gömör. Tab. Jud. Assessor.
Király Josephus, Ord. S. Francisci R. Gymn. Eperiess. 1-mae Hum. Professor.
Király Josephus, L. R. Civit. Cibiniensis Cooperator.
Király de Szathmár Paulus Junior, I. Comit. Gömör. Tab. Jud. Assessor.
Kirinyi Joannes, I. Com. Gömör. Tab. Jud. Assessor.
Kiss Antonius, in Semin. Unghvariensi 4-ti Anni Theologus Dioec. Eperiessiensis.
Kiss Antonius, 1-mae Hum. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Kiss Jacobus, Ord. Minor. Conv. Reg. Gymnasii Arad. Gram. Classium Professor.
Kis-Ér Oppidi in Jazigia Communitas.
Kis-Új-Szállás Oppidi Cumaniae Maj. Communitas.
Kissko Martinus, Abbas B. M. V. de Gágy, Oppidi Igló Parochus, etc.
Kissó Stephanus, Ord. S. Francisci, R. Gymnasii Eperiess. 3-tiae Gram. Professor.
Klarik Silverius, Ord. S. Francisci, R. Gymnasii Bajensis 3-tiae Gram. Professor.
Klein Antonius, L. R. Civit. Késmark. Ord. Fiscalis
Kmosko de Bernicze Alexius, ad Exc. Consilium R. L. H. Concipista, I. Com. Lyptov. Tab. Jud. Assessor.

Knap Carolus, ad Exc. Consilium R. L. H. Cancellariae Diurnista.

Knapcsik Andreas, Humanitatis Scholae Alumnus.

Koczok Josephus, Compl. II. Comit. Tabulae Judriae Assessor.

Kohlman Joannes, in Lyceo Szeged. Philos. 2-dum in Annum Auditor.

Kolartsik Stephanus, Illustrissimi Domini Episc. Cassoviensis Secretarius.

Kolasovics Joannes, Jur. Caus. F. U. per Hung. Advoc.

Kolbay Mathias, in R. Accad. Cassoviens. Statisticae, et Juris Metallici Professor.

Kolinászy Florianus, 1-mi Anni Jur. Audit. Cassoviae.

Kollár Samuel, V. D. Minister Cserencsiensis.

Koller Samuel, Scholae Puellaris Evang. A. C. Addict. Leuchoviensis Professor.

Kolósy de Cselej Josephus, I. Comit. Zemplin. Ordin. Judex Nobilium, etc.

Koltzunay Michael, Parochus Görgeyensis, etc.

Komerling Ludovicus, 1-mae Hum. Alumnus S. A. Ujhelyini.

Konde de Póka Telek Joannes, ad Exc. Consilium R. L. H. Concep. Practicans.

Koptsó Josephus, Oppidi Jolsva Parochus, et Dist. Super. Gömör. V. Archi Diaconus.

Kopy Josephus, 4-ti Anni Gram. Alumnus Cassoviae.

Korbonits Stephanus, L. R. Civ. Jaurin. Ord. Notarius.

Koritsnyák Jacobus, Ord. Praemon. Bonorum Praepositur. Director.

Korper Carolus, Consil. Mont. Caes. R. Monetarii Officii Cremnicziensis Monetae Magister.

Korponay de Komonka Michael, I. Comit. Scepusiens. Judex Nobilium, etc.

Kósa Carolus, Med. Doctor Illustr. Domini Episc. Rosnav. Archiater.

Koschiak Thomas, Scholar. National. per Distr. Liter. Zagrab. Inspector R. I. Com. Zagrab T. J. Assessor.

Koschút Sigismundus, I. Com. Gömör. T. J. Assessor.

Koszgleba Joannes, Juris Auditor Pestini.

Kosztich Georgius, ad Exc. Consilium R. L. H. Cancellariae Jur. Notarius.

Kosztka Lucas, e SS. PP. R. Gymn. Nagy-Kanisaensis 2-dae Hum. Professor.

Kotro Paulus, SS. Theol. Baccalaur. Linquar. Orient. Archaeologiae, et Studii Biblici, ac Exegeos in Lyceo Episc. Szathmar. Professor.
Kotzán Laurentius, Can. Reg. Praemonstr. R. Gymnas. Cassov. 1-mae Hum. Professor.
Kovács Franciscus, R. Gymn. Jász-Berény. 1-mae Gramat. Professor:
Kovács Joannes, 4-tae Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Kovács Stephanus, Priv. Oppidi Ketskeméth Fisc. Honor.
Kovács Stephanus, Can. Reg. Praem. in R. Gymn. Rosnaviensi 2-dae Gram. Professor.
Kovácsy Joan. Nep., R. Officii Tricessimae Möttling. Tricesimator.
Köffinger Joannes Paul, Med. Doctor, L. R. ac Metrop. Civ. Budensis Physicus Ord.
König Joannes, Cath. Eccl. Cassoviensis Canonicus, A. Diacon. Cathedralis, et L. R. Civ. Cassov. Parochus.
Köppe Henricus, Hum. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Körber Joannes, L. R. Civ. Neoplantensis Senator.
Körmendy Placidus, Ord. S. Bened. in R. Gymn. Strigon. 1-mae Gram. Professor.
Kövér Josephus, Phylos. 2-dum in Annum Auditor M. Varadini.
Kraft Aloysius, Budensis Postae Praef. Manipul. Officialis.
Král Josephus, Seminarii Cleri Junioris Quinque-Ecclesiensis V. Praefectus etc.
Kralyevich Thomas, I. Com. Posega Judlium. etc.
Kramer Georgius, ad Exc. Consilium R. L. H. Cancellariae Diurnista.
Kratki Donatus, Ord. S. Benedicti, R. Gymnasii Ginsiensis localis Director.
Kraynik Emericus, ad Exc. Consilium R. L. H. Conceptualis Practicans.
Kreskay Ign., R. Gymn. Szathmár. 4tae Gram. Professor.
Kriebl Andreas, L. R. Civit. Eperiessiensis Senator.
Kritsfalussi de Eadem Georgius, Scholar. Gr. Cath. per Distr. Liter. Cassoviensem Pro-Inspector.
Kritske Josephus, L. R. Civit. Leutchov. Ord. Judex.
Krivjánszky Georgius, in Reg. Gymn. Szathmariensi 3tiae Gram. Professor.
Krizsanits Stephanus, ad Exc. Consilium R. L. H. Protocolli Practicans, F. U. J. Causar. Advoc.
Kronovszky Marcus, e SS. PP. Collegii Cibiniensis Rector, et Gymn. Director.

Krupay Joannes Chrisostomus, Can. Reg. Praemonstr. Reg. Gymn. Cassoviensis Director.
Kubinyi de Eadem, et in Bobrovnik Ferdinandus, I. Com. Lyptov. Jur. Assessor.
Kubinyi de Eadem Petrus, S. C. R. A. M. Consiliarius.
Kucsera Samuel, V. D. Minister Ev. AC. Limbachensis.
Kuluncsics Josephus, priv. Oppidi Baja Ord. Notarius.
Kulungyics Steph., Jur. Caus. F. U. Advocatus.
Kún-Sz. Miklós, Oppidi Cumaniae maj. Communitas.
Kupecz Joannes, Lycei Evang. AC. Leuchov. Professor.
Kübling Jos., R. Gymn. Nagy-Banyensis Libr. Compact.

L.

Lacsny Ludov., 2di Anni Hum. Aud. S. A. Ujhelyini.
Laczkovits Ign., L. R. Civit. Quinque-Eccl. Senator.
Ladomerszky Steph., Can. Reg. Praem. in R. Gymnasio Leuchov. Gram. Classium Professor.
Laheta Paulus, Eccl. Harikoczensis in Scepus. Parochus.
Laitsák Franciscus, D. et A. S. G. Episcopus M. Varadin. S. C. R. A. M. Consil., Sup. Studiorum per Districtum Litt. M. Varadiensem Director Regius.
Lang Franc., L. R. Civ. Neoplantensis Parochus.
Langee Carolus, S. C. R. A. M. Supr. Vigil. Praefectus, et Stabalis Auditor.
Langer Joannes, ad Exc. Cameram R. H. A. Ingrossista.
Lányi Andreas, L. R. Civ. Leuchov. Ord. Notarius.
László Aloysius, e Scholis Piis, in R. Gymn. M. Karolinensi 4tae Gram. Professor.
Laszlóffy Mich., R. Salis Officii N. Banyensis Perceptor.
Latzháza, Possessionis Cumaniae min. Communitas.
Lázar Joannes, in Lyceo Episcopali Szathmariensi Linguae, ac Liter. Hung. Professor.
Lehoczky de Eadem, et in Bisztricska Emericus, I. Com. Thurócz. Jur. Ord. Notarius, etc.
Lehoczky Ladislaus, Can. Reg. Praem. R. Gymnasii Leuchov. loc. Director, et Librorum Revisor etc.
Lehoczky de Király-Lehota Mart., V. D. Minister.
Lehoczky de Eadem Michael, Principis Breczenheim Bonorum Fiscalis, etc.
Leitinger Ludov., ad Exc. Consil. R. L. H. Diurnista.
Lelovics Ladislaus, R. Coron. Dominii Vet. Budensis Perceptor, I. Com. Borsod Tab. Jud. Assessor.
Lenhardt Franc., L. R. Civit. Eperiess. Tribunus Plebis.

Lenhossék Michael, In. Ordinis Reg. Svecici Gustavi Vasae Eques, S. C. R. A. M. ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius, I. Regni Hung. Proto-Medicus, et .
Lenner Ferdin., C. R. Postae Rima-Szombath. Magister, et ejusd. Priv. Oppidi Ord. Judex.
Leszkovszky Joann., Schol. Nat. Prim. Budens. Docens.
Lipovniczky Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Rat. Officialis.
Liptoviensis I. Comit. Notariatus Officium.
Lollok Carolus, C. Reg. Montium Curatoris Adjunctus Cremniczii, una Geometra Subterraneus.
Lovász Andreas, S. C. R. A. M. ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius.
Luby de Benedekfalva Emericus, I. Tabulae R. Jud. Assessor, et per I. Reg. Hung. Tav. Reg. V. Magister.
Lukáts de Futasfalva Carolus, ad Exc. Consilium R. L. H. Regestraturae Cancellista.
Lukáts Timotheus, Ord. S. Franc., in Reg. Gymnasio Bajensi 2dae Hum. Professor.
Luzénszky de Reglicze L. B. Jos., ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Rationum Officialis.
Luzénszky de Reglicze L. B. Michael.

M.

Mácskovics Josephus, AA. LL. et Phyl. Doctor, L. R. Civit. Maria Theresiopolis Senator.
Magyar Antonius, Tricesimalis Inspector Carolostadii, I. Com. Varasdinensis Tab. Jud. Assessor.
Magyar-Óvariense Incl. Dominium.
Mailáth de Székhely Comes Antonius, S. C. R. A. M. ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius.
Mailáth de Székhely Georgius, Ins. Ordinis S. Stephani R. A. Commendator, S. C. R. A. M. Personalis Praesentiae Regiae in Judiciis Locumtenens, et Consiliarius Aul., ac I. Comit. Honthensis Supremus Comes.
Majthényi de Keseleőkeő Antonius, Metropolit. Eccl. Strigoniensis Canonicus.
Malcter Samuel, I. Com. Scepusiensis Tab. J. Assessor.
Mandik Aloys. Andreas, Reg. Gymn. Aradiensis Director, plur. II. Com. Tab. Jud. Assessor.
Mandlik Leop., ad Exc. Consil. R. L. H. Cassae Officialis.
Manhardt Paulus, 2dae Hum. Alumnus Zagrabiae.
Marczényi Mathias, L. R. Civit. Cassov. Capellanus.

Mariássy de Markusfalva Andr.. S. C. R. A. M. Camer.
Mariássy de Markusfalva, et Batiszfalva Nicolaus, I. Comit. Scepus. Tab. Judr. Assessor.
Mariássy de Markusfalva Paulus Junior, I. Com. Gömör Ord. Notarius, etc.
Mariássy de Markusfalva Paulus Senior, complur. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Mariássy de Markusfalva Stephanus Junior, I. Comit. Gömör V. Judex Nobilium, etc.
Maria Theresiopolis L. R. Civitas.
Maria Theres. L. R. Civitas pro Locali Gymnasio.
Markovics Jos., ad Exc. Cons. R. L. H. Concep. Pract.
Markovics Jos., Juris 1mi Anni Auditor Pestini.
Martines Josephus, ad C. R. Officium Montanum Cremnicziense Rei Contusoriae, et Liquefactoriae Praefectus.
Martinyi Ludovicus, Phylos. in Annum 2dum Auditor.
Márton Joannes Senior, I. Com. Gömör T. J. Assessor.
Matejcsich Franciscus, Subst. Capitularis Fluminensis.
Mathé Joannes, ad Exc. Consilium R. L. H. Protocolli Officialis, pl. II. CC. Tab. Jud Assessor.
Matkovich Steph., 2dae Hum. Alumnus Zagrabiae.
Matulay Jos., ad Exc. Cons. R. L. H. Vice-Regestrator.
Mátyás Eusebius, Ordinis min. Conv. Regii Gymnasii Nagy-Banyensis Localis Director.
Matyasovszky de Eadem Joannes, ad Exc. Cameram R. H. A. Concipista, pl. II. Com. Tab. Jud. Assessor.
Mayerffy Alexander Juris 2dum in A. Auditor Pestini.
Maxuranich Ant., Phylos. 2dum in Annum Auditor.
Meczner Samuel, Collegii Evang. A. C. Eperiessiensis Localis Inspector, etc.
Medvaczky Georgius, 3tii Anni Theol. Unghvarini.
Méhay Joannes, Cath. Eccl. G. C. Eperiess. Archi-Presbyter, seu Praepositus Major, et Canonicus, etc.
Melczel Joannes, Adprobatus Geometra.
Melczer de Kelemes Aloys., I. Com. Borsod Ord. Jud. Nob.
Menyharth Steph., L. R. Civ. Strig. Ord. Notarius.
Mercz Andreas, I. Com. Scepus. Tab. Jud. Assessor.
Mérey de Kapos-Mére Alexander, S. C. R. A. M. Camerarius, et ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius.
Meritzay Ludov., Juris 3ium in Annum Auditor Pestini.
Mesko Aristides, 4tae Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Mészáros Michael, Bonorum Episc. Rosnav. Rationista.
Mihalik Andreas, Camer. Spanus in Szemlak.

Mihalits Jacobus, 2di Anni Theol. Unghvarini.
Mihalkovics Joan., priv. Oppidi Jász-Ladány O. Not.
Mihály Telke Possessionis in Jazigia Communitas.
Miklósffy de Csik-Vatsártsi Andreas, Dominiorum A. Capitul. Strigoniensis, Seminarii S. Stephani, et Praepositurae de Dömös Ord. Fiscalis, etc.
Miller Joannes, in Lyceo Episc. Cassoviensi Theologiae Moralis, et Pastoralis Professor, etc.
Mispal Gregorius Gymnasii Evang. Aug. Conf. Rosnaviensis Literaturae Hung. Professor.
Mokry Sam., ad Canalem Franc. Contraagens in Monostor.
Mokry Stephanus, Cameralis Spanus in Kula.
Molnár Joannes, Lib. Reg. Civ. Alba Regalensis Ord. Physicus.
Molnár Petrus, Distr. Chrysiani V. A. Diaconus, priv. Civit. Capit. M. Varad. Parochus, etc.
Moltsanyi Michael, Oppidi Vetus Lublo Parochus, etc.
Moravtsik Cyprianus, Ord. S. Francisci in R. Gymn. Eperiess. 4-tae Gram. Professor.
Mosoniensis I. Comitatus Notariatus, et Archivariatus Officium.
Mrazovich Stephanus, 2-dae Hum. Alumn. Zagrabiae.
Mukics Simon, L. R. Civit. Maria Theresiopolis Consul, et Senator.
Müller Georgius, Lycei Evang. A. C. Leuchov Professor.

N.

Nádasdy de Nádasd Comes Franciscus Seraph., Perpetuus Terrae Fogaras, S. C. R. A. M. Camerarius. ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius, I. Comit. Comarom. Perpetuus Comes, Strigoniensis vero Officii Supr. Comitis Administrator.
Nagy Alexander, R. ad Mappationem Danubii Operans Geometra.
Nagy Aloysius, 1-mae National. Scholae Alumnus ad S. Annam Budae.
Nagy de Kászony-Újfalu Antonius, Scholae Nat. Prim. Budensis Docens, una Praeparandor. Magister.
Nagy Franciscus, I. Com. Thurócz Jur. Assessor.
Nagy de Tasnád Gedeon Senior, I. Comit. Gömör. Tab. Jud. Assessor.
Nagy Georgius, Oppidi Aszaló Parochus, Distr. Miskolczens. V. Archi-Diaconus, etc.

Nagy Ignatius, Compl. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Nagy Ignatius, Bonor. Pol. Fund. Szent-János Elefánth, et Velkapolya Sylvar. Officialis.
Nagy Ignatius, 2-dae Gram. Alumnus Szathmarini.
Nagy Josephus, 1-mae National. Scholae Alumnus ad S. Annam Budae.
Nagy Michael, Scholae minoris National. Budae Alumnus.
Nagy Michael, ad I. Supr. Armorum Caesar. Reg. Praefecturam Hung. Campestris Bellici Comissariatus Adjunct.
Nagy de Alsó Szopor Paulus, L. R. Civit. Comar. Evang. A. C. Addict. V. D. Minister.
Nagy Stephanus, Scholae Prim. Magno Karolinensis Director, etc.
Nagy-Banyense R. Gymnasium.
Nagy-Banyensis Ord. Minor. Conv. Ven. Conventus.
Návoy de Földeak Paulus, ad Exc. Consilium R. L. H. Concept. Practicans.
Nehila Josephus, Parochus Felső Tökessiensis.
Nemes de Biharfalva Laurentius, I. Comit. Unghvár. Ord. Vice-Comes, et Compl. II. Comit. T. J. Assessor.
Németh de Nyék Georgius, Metrop. Eccl. Strigoniensis Canonicus.
Némethy Andreas, ad Excel. Consilium R. L. H. Concept. Practicans.
Némethy Josephus, Ecclesiae Oppidi Árok-Szállás Parochus, Districtus Jazigum Scholar. Nation. Director.
Nemichich Joannes Nep., 2-dae Hum. Alum. Zagrabiae.
Neupauer Georg., L. R. Civ. Leuchov. Cassar. Contraag.
Nikolka Andreas, ad Mappationem Danubii Operans Geometra.
Nitray Mathias, ad Exc. Consilium R. L. H. Consiliarius, Studiorum Comissionis Praesidium Gerens, et Pens. Instituti Hung. Praeses.
Nitriense R. Gymnasium.
Nováki Josephus, in R. Gymn. S. A. Ujhelyiensi 1-mae Gram. Professor.

O.

Obermayer Andreas, Cath. Eccl. Szathmar. Canonicus Hon. AA. LL. et Phyl. Doctor. Theol. Moral. et Pastor, Paedagogiae item Sublim. in Lyceo Episcop. Szathmar. Professor.
Odescalchy Princeps Innoc., S. C. R. A. M. Camerarius.

Oeffner Josephus, Medicinae Doctor Budae.
Ohálsy Georgius, Juris in Annum 3-tium Aud. Pestini.
Okolicsányi de Eadem Paulus, I. Comit. Lyptovien. Ord. Judex Nobilium.
Olexa Stephanus, 1-mae Hum. Auditor S. A. Ujhelyini.
Olsavszky Joannes, Cath. Eccl. Gr. Cath. Munkatsiensis Custos, et Canon. et A. Diaconus Zempliniensis, etc.
Orczy de Eadem L. B. Laurentius, S. C. R. A. M Camerarius, I. Comit. Csongrad. Officii Supremi Comitis Administrator.
Orgler Josephus, Abbas B. M. V. de Madocsa, I. Coll. Eccl. Poson. Canonicus, S. C. R. A. M. Consil. per Distr. Literar. Posoniensem Super. Studior. Director, L. R. Civit. Poson. Parochus, etc.
Orth Michael, Phylosophiae Professor.
Osegovich Emericus, Electus Episcopus, Abbas Inful. S. Helenae de Podberje, Cath. Ecclesiae Zagrab. Canon. et Archi Diaconus Varasd, Excel. Tabulae Sept. Assessor.
Oszterlamm Christianus Teophilus, Lycei Evang. A. C. Leuchovien. Professor.

P.

Paar Michael, ad Excel. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Accessista.
Pacsics Ignatius, Postae Praefecturae Budensis Officialis.
Pajnady Josephus, L. R. Civ. Quinque-Eccl. Senator.
Pajor Joannes Bapt., R. Gymn. M. Theres. Director.
Pákozdy Casimirus, Ord. S. Bened. in R. Gymnasio Strigon. 3-tiae Gram. Professor.
Pálffy ab Erdőd Comes Vincentius, Perpetuus in Vörös-kő, S. C. R. A. M. Camerarius, Arcis Regiae Posoniensis Haered. Capitaneus, et I. Com. Posoniensis Perpetuus Comes.
Palmer Aloysius, Theologus 3-tii Anni Dioec. Nitriensis.
Paluza Joannes, in R. Gymnasio Szathmariensi 2-dae Hum. Professor, et Senior.
Pancich Gregorius, Praepositus B. M. V. de Campo Zagrabiensi, A. Diaconus Liccano Corbaviensis, et Parochus Gozpichiensis.
Panczer Franciscus, Eccl. Olasziensis Parochus, et Distr. Bolyensis V. A. Diaconus.
Papp de Tjuska Antonius, Juris in Annum 1-mum Auditor Pestini.

Papp Emericus, ad Excel. Consilium R. L. H. Rationum Exactor.

Papp Emericus, ad Excel. Comeram R. H. A. Archivi Indicans.

Paracz Vincentius. Cathedr. Eccl. Segniensis Canon. Senior, in Lyceo Episc. Theologiae Dogmat., et Polemicae Professor, et Pro Director, ac Seminarii Cleri Junioris Rector.

Paraisz Joannes, Parochus Szetsanyiensis in Banatu.

Pasqual Josephus, in R. Gymn. Szathmar. 1-mae Gram. Profestor.

Pasquan Joannes, 2-dae Hum. Alumnus Zagrabiae.

Paszthéry Andreas, AA. LL. et Phyl. Doctor, in Accad. R. Posoniensi Physicae, et Oeccon. Ruralis Prof.

Pataki Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. Cancellariae Accessista.

Pathy de Nagy-Baka Josephus, Absolutus Juris Auditor Posonii.

Pauer Joannes, Postae Praefecturae Budensis Officialis.

Pauler Antonius, ad Excel. Cameram R. H. A. Rationum Magister, I. Com. Moson. Tab. Judr. Assessor.

Pauler Antonius, ad I. Supr. Armorum Caesar. Reg. Praefecturam Hungaricam Concipista, I. Comit. Békes Tab. Jud. Assessor.

Pavianovich Carolus. ad Excel. Consilium R. L. H. Registraturae Officii Regestrans.

Péchy de Péch-Ujfalu Franciscus, Coron. Oppidi Vetero Buda Parochus, et Capitalis Scholae Nat. Director, etc.

Péchy Stephanus, 2-dae Hum. Auditor Szathmarini.

Pekár Stephanus, V. D. Minister Pongyelokiensis.

Pendl Joannes, Ord. S. Francisci, Reg. Gymnasii Bajensis Director.

Peneder Stephanus, ad Excel. Consilium R. L. H. Cassae Officialis.

Pétery Georgius, Evang. A. C. Jolsva Taplóczensis V. D. Minister, et Distr. Vice-Notarius.

Petrássy Andreas, ad Excel. Consilium R. L. H. Exactor Officii Diurnista.

Petrovich Basilius, I. Com. Krassov. Ord. Vice-Comes, plur. II. Comit. Tab. Jud. Assessor.

Petrovics Jacobus, ad Excel. Consilium R. L. H. Secretarius.

Petrovits Jos., 4-tae Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.

Petruska Joannes, L. R. Civ. Leuchov. Ord. Notarius.
Pirger Michael, Jur. F. U. Caus. Advocatus, L. R. Civit. Quinque-Ecclesiensis Ord. Judex.
Planicz Carolus, Praepositus de Schida, seu Schajdun, Cath. Eccl. Scepus. Canon. Honor, Distr. Késmark. Decanus, Oppidi Leibitz Parochus, etc.
Planka Daniel, AA. LL. et Phyl. Doctor, in Lyceo Episc. Rosnav. Logicae, Metaphisicae, et Phylos. Moral. Prof.
Platner Franciscus Sales., in R. Gymn. M. Karolinensi 3-tae Gram. Professor.
Plaveczky Adamus, Fundi Studior. Dominii Sellye Frumentarius.
Podobny Joannes Bapt., Presbyterii Strigon. Alumnus.
Podolay Melchior, e SS. PP. R. Gymn. et National. Scholae Nagy-Kanisaensis Director.
Podolinense Piarum Scholar. Ven. Collegium.
Polák Ignatius, I. Com. Moson. Ord. Physicus.
Pongrátz de Szent-Miklós. et Óvár Comes Joannes Junior, S. C. R. A. M. Camerarius, et ad Excel. Consilium R. L. H. Consiliarius.
Pongrátz Joannes. in R. Accademia Cassov. Linquae, et Litter. Hung. Professor.
Pongrátz de Szent-Miklós, et Óvár Jonas, I. Comit. Lyptov. Tab. Jud. Assessor.
Pongrátz Josephus, Dominii Comitissae Steph. Andrassianae Provisor in Dernö.
Poor Franciscus, R. Salis, et Tricesimae Officii Késmark. Subst. Perceptor.
Popovits Andreas, 2-dae Hum. Auditor Szigethini.
Popovits Joannes, Parochus Szölös-Vég-Ardoensis.
Popovits Paulus, L. R. Civit. Neoplant. V. Notar. etc.
Pósch Josephus.
Pósfay Ladislaus, Illustr. Familiae CC. Brunczvik Ord. Fiscalis.
Pótsy Alexius, Episcopus Gr. Rit. Cathol. Munkátsiensis, Abbas SS. Petri et Pauli Apost. de Tapolcza.
Poyzl Joannes, 2-dae Gram. Alumnus Strigonii.
Pök Franciscus Xav., I. Com. Bács Honor. et Oppidi Baja Ord. Physicus.
Priviczer Aloysius, ad Excel. Consilium R. L. H. Consiliarius, et Massae Fund. Kissiano — Jankovicsianae Administrator.
Probstner Andreas, Caes. R. Postae Leuchov. Magister.

Procopius Georgius, ad Exc. Consilium R. L. H. et Exc. Cameram R. H. A. Agens, Jur. F. U. Caus. Advoc.
Prokopovits Stephanus, in Scepusio.
Prónay de Tóth-Próna L. B. Gabriel, in Gymn. Evang. A. C. Rosnaviensi Studiis operam navans.
Prybila Joseph., Ins. Collegiatae Eccl. Poson. Canonicus.

Q.

Quinque-Ecclesiensis L. R. Civ. Ampl. Magistratus.
Quirfeld Ferdinandus, Cooperator Evang. A. C. Communitatis in Cservenka.

R.

Rader Aloysius, priv. Bibliopola Alba-Regali.
Raffay Joannes Nep., e SS. PP. R. Gymnasii Levensis 4-tae Gram. Professor.
Ragalyi de Kis-Csoltó Franciscus, I. Com. Gömör. Gener. Cassar. Perceptor.
Ragalyi de Kis-Csoltó Paulus, I. Com. Gömör. Tab. Jud. Assessor.
Raichy Casparus, ad Excel. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Rationum Consultor.
Raisz Georgius, Compl. I. Comit. Tab. Jud. Assessor.
Rakovszky de Eadem, et Nagy-Selmecz Antonius Senior, I. Comit. Liptov. Tab. Jud. Assessor.
Rakovszky de Eadem, et Kelemenfalva Augustinus, I. Comit. Thurocz. Ord. Judex Nobilium.
Redl de Rasztina L. B. Emericus, ad Excel. Consilium R. L. H. Secretarius.
Reich Antonius, ad Exc. Consil. R. L. H. Cassae Officialis.
Reisinger Joannes, Med. et Chyr. Doctor, ad R. Scientiar. Universitatem Hung. Hist. Natur. special. Professor, et Musaei Rer. Natural. Praefectus.
Reither Josephus, Cooperator Budae ad S. Annam.
Remenar Georgius, CC. Pálffy Educator.
Reszer Joannes, in Seminario Quinq. Eccl. Cleri Junioris Studior. Praefectus.
Révay Perpetuus in Szklabina, et Blatnicza Liber Baro Joannes, S. C. R. A. M. Camerarius, in Monet. et Montanisticis Infer. Hungariae Supremus Camergrafius, et Praeses, septem Liberar. Reg. ac Montanar. Civitatum Perpetuus Comissarius Reg. I. Com. Thurócz Perpetuus, ac Supremus Comes.

Reviczky de Revisnye Carolus, I. Comit. Strigon. Ord. Jur. Assessor.

Rezy Ladislaus, ad Excel. Cameram R. H. A. Cassae Officialis.

Rhédey Joannes, Oppidi Jász-Berény Cooperator.

Richter Aloysius, Can. Reg. Praem. R. Convictus Nobilium Cassoviensis Regens. SS. Theol. Doctor.

Richter Andreas Jacobus, L. R. Civit. Baziniensis Evang. A. C. V. D. Minister, et Senior.

Richvalszky Antonius, ad Excel. Consilium R. L. H. Exact. Accessista.

Rietl Joannes, ad Excel. Consilium R. L. H. Cassarum pol. fund. Contraagens.

Ringer Joannes, ad Supremam Aedilem Directionem H. Delineator, et Adprobatus Geometra.

Rogosz Joannes, L. R. Civ. Cassoviensis Capellanus.

Rósa Stephanus, Ven. Conventus Ord. Minor. Convent. Nagy-Banyensis Quardianus.

Rosnaviense hon. Seminarium.

Rozinay Michael, Parochus Jász-Fénszaruiensis, Distr. Consultor, et Scholae Capit. Vern. Director.

Rózsa Carolus, Gram. Class. Alumnus Aradini.

Rózsa Franciscus, 2-dae Hum. Alumnus Cassoviae.

Rudics de Almás Josephus, I. Com. Bács Jur. V. Notarius, AA. LL. Phylos. et Jur. Utr. Doctor.

Rudolff Paulus, SS. Theol. Baccalaureus, in Lyceo Episc. Szathmar. Historiarum Professor.

Rumann Martinus Ferd., L. R. Civit. Késmark Evang. A. C. V. D. Minister.

Ruszek Jos., Abbas S. Margarethae V. et M. de Hahóth, Oppidi Keszthely Parochus, et District. Keszthelyien. V. A. Diacon., SS. Theol. Doctor, et Scholae Capit. Director.

Ruttner Adolphus, 2-dae Hum. Alumnus Unghvarini.

S.

Sadler Josephus, AA. LL. Phyl. ac Med. Doctor, Pharmaciae Magister, Camerae Naturae Productor. et Techn. in Museo Nationali Hung. Custos, ac Facultatis Medicae ad Universitatem Scientiar. Hung. Decanus.

Saftich Michaël, Scholae Prim. Flumine Director, et Catecheta, una Praeparandorum ad Magist. Professor.

Sághy Franciscus, Typographiae R. Universitatis Curator, et Ejusdem Cassae Perceptor.

Sághy Ludovicus.
Salix Carolus de Felbertáhl, C. R. Monetarii Officii Cremniczien. Cassirius.
Sancti Andreae, Oppidana Communitas.
Sándor Georgius, Lycei Evang. A. C. Leuchovien. Professor, et Nationis Slavicae V. D. Minister.
Sándor de Gyarmatha Ludovicus, ad Excel. Consilium R. L. H. Concipista.
Sanká Sigismundus, Gram. Alumnus Aradini.
Sass Josephus, Capellanus Jász-Fényszaruiensis.
Schaeffman Joannes, Depositorii Lignor. Cameralium Budae Inspector.
Schavely Jacobus, F. U. Jur. Causar. Advocatus.
Schedius Ludovicus, AA. LL. Phyl. ac J. U. Doctor, ad Excel. Consilium R. L. H. Concipista.
Schedl Franciscus, Medicinae Doctor Pestini.
Schedl Georgius, R. Coron. Oppidi Scepus. Durand. Parochus, et Distr. Késmark. V. A. Diaconus.
Scheiner Gregorius, Scholae Primar. N. Károly. Docens.
Schertl Samuel, R. Coron. XVI Oppidor. Prov. Scepus. Assessor.
Schirmer Vilhelmus, ad Ex. Consilium R. L. H. Agens.
Schlachta de Zadjel Martinus, Cath. Eccl. Szathmar. Canon. Seminarii Cleri Junior. Rector, etc.
Schmid Christianus, I. Com. Scepus. Ord. Fiscalis.
Schmid Eduardus, Juris 2-dum in Annum Aud. Posonii.
Schneider Joannes, Lycei Evang, A. C. Késmark. Juris Professor.
Schordan Sigismundus, Med. Doctor ad R. Scientiar. Universit. Hung. Physiol. et Anatom. Sublim. Professor.
Schrank Joannes, Ins. Colleg. Eccl. Posonien. Canonicus.
Schunik Joseph. Calasantius, e SS. PP. Prim. Scholae N. Károly. Catecheta, et Graphis Magister.
Schustekk Andreas, R. Cam. Depositorii Sylvan. M. Varad. Inspector.
Scitovszky Joannes, D. et A. S. G. Episcopus Rosnav.
Scrobogna Josephus, Parochus Grobnikensis in Croatia.
Scultety Aloysius, in Lyceo Episc. Szathmar. Matheseos Hydrotechniae, et Architecturae Civil. Professor, ac Seminarii Cleri Junior. Studior. Praefectus.
Scultety Paulus, Archi Ducalis Dominii Magyar Óvár Ord. Fiscalis, etc.
Scultety Stephanus, ad Exc. Cons. R. L. H. Protocollista.

Seeman Leopoldus, Scholae Nat. Prim. Budensis Docens.
Segulia Philippus, 2-dae Hum. Alumnus Zagrabiae.
Seide Joannes, L. R. Civit. Leuchov. Sylvar. Magister.
Seregélly Alexander, 3-tii Anni Theol. Unghvarini.
Seregélly Josephus, 3-tii Anni Theol. Unghvarini.
Sereghy Joannes, 3-tii Anni Theol. Unghvarini.
Serguel Gustavus, 2-dae Hum. Alumnus Aradini.
Sermage de Szomszédvár Comes Josephus, Abbas B. M. V. de Abram, Cath. Eccl. Zagrabien. Lector, et Canonicus, S. C. R. A. M. Consiliar. per Distr. Litter. Zagrab. Super. Studior. Director. etc.
Simay Dominicus, Juris 2-dum in Annum Aud. Cassov.
Simonyi Joannes, Priv. Oppidi Ketskeméth Ord. Not.
Sipos Josephus, SS. Theol. Doctor in Lyceo Episc. M. Varad. Studii Biblici Professor.
Sixt Josephus, Praepositus S. Joan. Bapt. de Zabolch, Cath. Eccl. Szathmar. Custos, et Canon. AA. LL. et Phyl. Doctor, R. Gymn. Szathmar. Director.
Slachta Andreas, R. Camer. Dominii Lyekava Dirig. Sylvar. Officialis etc.
Spécz Antonius, AA. LL. Phil. et J. U. Doctor, ad Exc. Cameram R. H. A. Concept. Practicans.
Spiesz Joannes Nep., L. R. Civ. Quinque-Eccl. Consul.
Springer Ludovicus, Scholae Nat. R. Cath. Leuchov. Puellarum Magister.
Starcsevich Simon, Parochus in Carlobago.
Staroch Carolus, 2dae Human. Alumnus Szigethini.
Staudinger Andr. Franc., emer. Human. Professor.
Steffanits Josephus, L. R. Civ. Jaurinensis Senator, et Capitaneus.
Steigel Ant., ad Exc. Cam. R. H. A. Exped. Cancellista.
Steigel Michael, V. D. Minister Rima-Brezoviensis.
Steiger Augustinus, 2dae Hum. Alumnus Szigethini.
Stelik Franc., I. Com. Mosoniensis Subst. V. Comes.
Stercz And., ad Exc. Cons. R. L. H. Expedit. Jur. Notar.
Sthymel Samuel, Fiscalis Dominalis.
Stipsics Franciscus de Paula, ad Exc. Cameram R. H. A. Consiliarius, una Reo Camer. Archivi Director.
Stipula Josephus, Oppidi Jász-Berény Parochus.
Strada Sigismundus.
Stratimirovich de Kulpin Stephanus, Ins. Ordinis Leopoldi Imper. Magnae Crucis Eques, Orientalis Eccl. Gr. R. non Uniti Archi-Episcopus Carloviczensis, et

Metropolita, S. C. R. A. M. Actualis Int. Status Consiliarius, et Eruditae Societatis Scientiarum Göttingensis Membrum Honorarium.
Strigoniensis V. Ord. S. Bened. Conven. Bibliotheca.
Studer Rudolphus, Provinciae Hung. et Transyl. Ord. S. Francisci minor. Convent. Minister Provincialis.
Suvada Ignatius, 1mi Anni Theologus Szathmarini.
Sülley Stephanus, 4tae Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Szabad-Szállás Oppidi Cumaniae min. Communitas.
Szabó Carolus, ad Excel. Consilium R. L. H. Concipista, I. Comit. Heves Tab. Jud. Assessor.
Szabó Joannes, in R. Gymn. Unghvar. Schol. Gram. Prof.
Szabó Paulus, Abbas B. M. V. de Monostor supra Comaromium, Metrop. Eccl. Strig. Canonicus, A. Diaconus Barsiensis, SS. Theol. Baccalaureus, etc.
Szakolcza, L. R. Civitatis Ampl. Magistratus.
Szakolczensis PP. Franciscanorum Vener. Conventus.
Szamko Petrus Paulus, V. D. Minister Klenoczensis.
Szarics Josephus, L. R. Civit. M. Theresiopolis Senator, et Capit. Scholae Nationalis Director.
Szathmariensis Lycei Episcopalis Bibliotheca.
Szathmariensis I. Com. Notariatus Officium.
Szathmáry Josephus, ad Exc. Consilium R. L. Hung. Agens, Jur. F. U. Causar. Advocatus, etc.
Szecsey Joannes, in Lyceo Rosnaviensi Doctr. Relig. Professor, et Juventutis Secularis Exhortator.
Szécsen de Temerin Comes Nicolaus, S. C. R. A. M. Actualis Int. Status, et Exc. Consilii R. L. H. Consiliarius, Vice-Thesaurarius Regius, et Exc. Camerae R. H. A. Vice-Praeses, nec non I. C. Posegani Supr. Comes.
Szegediense Gymnasium Scholarum Piarum.
Szegedy de Mező-Szeged Ludovicus, 2di Anni Juris Auditor Posonii.
Szeiff Joseph., ad Exc. Cons. R. L. H, Concept. Practicans.
Szent-Andrássy Romualdus, L. R. Civ. Leuchov. Coop.
Szent-Imrey Georgius, 4tae Gram. Alumnus Cassoviae.
Szent-Királyi Mauritius, Juris Auditor Pestini.
Szent-Miklóssy de Primótz Rudolphus, I. Comit. Gömör Tab. Jud. Assessor.
Szepesházy Car., Distr. Cassov. Subst. Prov. Comissar.
Szepessy Joannes Jun., ad Exc. Consilium R. L. H. Cassae p. f. Accessista.
Szepessy Jos., Capellanus Árok-Szállássiensis.

Szeth Josephus, R. Trices. Officii Budensis Tricesimator.
Szigethiense Scholarum Piarum Gymnasium.
Szilassy de Eadem, et Pilis Franciscus, I. Comit. Gömöriensis Subst. Vice Comes etc.
Szimerth Andreas, ad Exc. Consilium R. L. H. Concipista, et Fiduc. Comiss. Actuarius.
Szirmay Jos. Jun., 2dae Hum Alumnus S. A. Ujhelyini.
Szirmay Jos. Sen., 2dae Hum. Auditor S. A. Ujhelyini.
Szkalka Candidus Ord. S. Benedicti in Gymnasio Reg. Strigoniensi 4tae Gram. Professor.
Szlavik Ign., 2dae Hum. Alumnus Nagy Banyae.
Szlezacsek Paulus, ad Exc. Consilium R. L. H. Rationum Officialis.
Szluk Joannes, in Semin. Unghvár. 4ti Anni Theologus.
Szmoligovits Jos., 4tae Gram. Alum. S. A. Ujhelyini.
Szomor Joan., V. D. Minister Rima Szombathiensis.
Szorgh Franciscus, 2dae Gram. Alumnus Szathmarini.
Szögyenyi de Magyar Szögyén Franciscus, I. Comit. Zemplin. subst. Vice-Comes.
Szöllössy Jos., ad Exc. Cameram R. H. A. Secretarius.
Sztaray Comes Eugenius, 1mae Hum. Alumnus Cassov.
Szterczovits Athan., 4ti Anni Theol. Unghvarini.
Szussich Antonius. Administrator in Dominio Grobnik.
Szutsits Paulus Mathias, D. et A. S. G. Episcopus Alba Regalensis.

T.

Tamásy Carolus, 4-tae Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Tamásy Josephus Calasantius, e SS. PP. R. Gymn. S. A. Ujhelyiensis Loc. Director, AA. LL. et Phil. Doctor.
Tarnay Ladislaus, 2-dum in Annum Philos. Aud. Szeged.
Tartzalovits Franciscus, ad Exc. Consilium R. L. H. Cancellar. Practicans.
Teleki de Szék Comes Josephus. S. C. R. A. M. Camerarius, I. Tabulae R. Jud. Baro, et I. Comit. Csanad. Supr. Comes.
Teleky Josephus, 3-tiae Gram. Alumnus S. A. Ujhelyini.
Temesváry Nicolaus, ad Exc. Consilium R. L. H. Secretarius, I. Com. Simegh. Tab. Jud. Assessor.
Terhes Samuel, I. Comit. Gömör Tab. Jud. Assessor.
Terstyanszky Paulus, Reg. Coron. XVI Oppidor. Provinc. Scepusiensis Ord. Fiscalis.
Thoma Joannes, 4-ti Anni Theologus Unghvarini.

Thuroczicnsis I. Comit. Archivariatus Officium.
Tognio Ludovicus, Med. Doctor, ad R. Scientiar. Univ. Pestanam Pathol. Gener., et Parmacol. Professor.
Tormásy Ludovicus, I. Com. Békes Ord. Physicus.
Tornay Jos., ad Exc. Cam. R. H. A. Archivi Regestrans.
Tóth Ludovicus, e SS. PP. R. Gymn. S. A. Ujhelyiensis 2-dae Hum. Professor, et Exhortator.
Tóth Stephanus, Can. Reg. Praem. in R. Gymn. Rosnav. 1mae Hum. Professor.
Török Comes Napoleon, Juris 1-mum in Annum Auditor Cassoviae.
Török Comes Sam., 1-mae Hum. Alumnus S. A. Ujhely.
Tressinszky Franciscus, ad Exc. Consilium R. L. H. Concipista, et Comissionis Studiorum Actuarius.
Turcsányi Franciscus, Cath. Eccl. Cassoviensis Custos, et Canonicus.
Tussil Elias, Ord. S. Bened. in R. Gymn. Strigoniensi 2-dae Gram. Professor.
Türnbeck Joannes, L. R. ac Metr. Civit. Budensis Cancellariae Expeditor.
Tyrnaviensis L. R. Civit. Amplissimus Magistratus.

U.

Udranszky Daniel, Cath. Eccl. Scepusiensis Canonicus, A. Diaconus Arvensis, S. C. R. A. M. Consiliarius, per Distr. Litterar. Cassoviensem Super. Scholar. et Studior. Director, compl. II. Com. Tab. Jud. Assessor.
Udvarnoky Michael, R. Salis Officii Miskoltzensis Perceptor, etc.
Ujhelyi Michael, Distr. Szerednyensis V. A. Diacon. et Oppid. Szerednye Parochus.
Ujvari Josephus, AA. LL. et Philos. ac Jur. Eccl. Doctor, Ecclesiae Pellérd. Parochus, et Distr. Némethien. V. A. Diaconus.
Unger Stephanus, Medicinae Doctor.
Unghváry Josephus, Seminarii Cleri Junior. Munkatsiensis V. Rector.
Urbányi Ludovicus, in Scepusio.
Ürményi de Eadem Josephus, S. C. R. A. M. Camerarius.

V.

Vadász Franciscus, Theol. 2-di Anni Dioec. Sabariensis.
Vagner Antonius, L. R. Civ. Eperiess. Actuar. et Prim. Cancellista.

Vahlner Joannes, Comitis Caroli Andrássy Ustrinae Betlerien. Director.

Valdstein Comes Joan. Nepom., Cathedr. Eccl. Szathmar. Lector, et Canonicus, ac L. R. Civit. Szathmár. Németh. Parochus.

Valovics Antonius, Jun. ad Excel. Consilium R. L. H. Cassae Officialis.

Valovics de Tharnó Ignatius, I. Dominii Murány Provis.

Varga Stephanus, AA. LL. et Phil. Doctor, ac Seminarii Cleri Junioris Szathmar. V. Rector.

Várhely Barnabas, Ord. Min. Conv. R. Gymn. Nagy-Banyensis 2-dae Hum. Professor.

Vaszily Franciscus, Gram. Alumnus Aradini.

Vavro Hyeronimus, Ord. S. Fran. R. Gymn. Bajensis 2-dae Gram. Professor.

Vékony Stephanus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Officii Rationum Officialis.

Venckheim L. B. Josephus, S. C. R. A. M. Camerarius, et I. Com. Aradiensis Supremus Comes.

Venturini Josephus, ad Exc. Consilium R. L. H. Exactor. Ingrossista.

Villetz Antonius, R. Camer. ac Pol. Fund. Aedium Posoniens. Inspector, etc.

Villiger Josephus Calasant., e SS. PP. R. Gymn. Nitriensis Director.

Vincze, Jos., ad Exc. Cons. R. L. H. Exact. Rat. Officialis.

Virágh Mich., Theol. 4ti Anni Dioec. Quinque-Ecclesiensis.

Visner Jos., Parochus Tersactensis in Litt. Commerciali.

Vitéz de Nyitra Ivánka Andreas, Abbas B. M. V. de Ugra, Cath. Eccl. Rosnav. Lector, et Canonicus, A. Diaconus Scepus. Lycei Episc. Pro-Director, etc.

Vizhoffer Josephus, L. R. ac Metrop. Civit. Budensis Parochus, etc.

Vlasits Georgius, Eccl. Egeraghiensis Parochus.

Vojdass Joannes, Eccl. Paroch. Quinque-Eccles. ad B. M. V. Purif. Cooperator.

Vojnics de Bajsa Laur., I. C, Báts, T. Jud. Assessor.

Vojtsek Franc., Postae Praef. Budensis Contra-Agens.

Volenszky Basilius, 4ti Anni Theolog. Unghvarini.

Volf Georgius, Gram. Alumnus Aradini.

Volnhoffer Joan., ad Exc. Consil. R. L. H. Concipista.

Vörös Antonius, 2dae Hum. Alumnus Szathmarini.

Vrassich Thom., ad Exc. Cons. R. L. H. Cancell. Diurnista.

Vyda Joannes Nep., Reg. Coronalium XVI. Oppidorum Provinciae Scepus. Comes, etc.

Vyda Paulus, Reg. Coron. XVI. Oppidorum Provinciae Scepusiensis Assessor.

W.

Wittig Carolus, Ins. Ordinis C. R. Polonici S. Stanislai 3-ae Classis Eques, S. C. R. A. M. et Excelsi Fori Apellatorii in Gallicia Consiliarius Actualis Intimus, et Caesareo Regii Tribunalis Civici, ac Provincialis in Bukovina Praeses.

Z.

Zagrabiensis L. Reg. Civitatis Ampl. Magistratus.

Záthureczky de Eadem Tobias, I. Com. Gömöriensis Ord. Judex Nobilium.

Zatorszky Andreas, L. R. Civ. Eperiessiensis Senator.

Zenovits Joannes, AA. LL. et Philos. Doctor, Physicae Theor. et Experim. Oecconomiae item Rural. et Hist. Natur. in Lyceo Episc. Szathmar. Professor.

Zichy de Vásonykeő Comes Ladislaus, S. C. R. A. M. Camerarius, et ad Exc. Consilium R. L. H. Secretarius.

Zima Daniel Emer., Judex Privil. Oppidi Németh Lypcse.

Zmesskall de Domanovecz, et Lestinye Josephus, I. Tab. Distr. Cis-Tibiscanae Eperiessini Assessor.

Zombory Joannes, Parochus, et V. A. Diaconus Nagy-Szöllőssiensis.

Zrinszky Ladislaus, ad Exc. Consilium R. L. H. Protocolli Stip. Practicans.

Zubanovits Mathias, Ecclesiae Mosgoensis Parochus, Distr. Szigethani V. A. Diaconus, etc.